F251

55150
F. 251

TABVLAE ANATOMICAE

QVAS

AD ILLVSTRANDAM

HVMANI CORPORIS FABRICAM

COLLEGIT ET CVRAVIT

IVSTVS CHRISTIANVS LODER

MED. ET PHIL. DOCTOR.

IN VNIVERSITATE LITERARIA QVAE IENAE EST ANAT. ET CHIR. PROFESSOR

SERENISSIMO DVCI SAXO - VIMARIENSI A CONSILIIS AVLAE INTIMIS EIVSQVE ARCHIATER
MVSEI AC NOSOCOMII DVCALIS ET SOCIETATIS PHYSICAE IENENSIS DIRECTOR
COLLEGII RES MEDICAS PER RVSSICVM IMPERIVM DIRIGENTIS
ACADEMIAE SCIENSTIARVM IMPERIALIS PETROPOLITANAE REGIAE GOTTINGENSIS ET
CAESAREAE MEDICO - CHIRVRGICAE IOSEPHINAE VIENNENSIS ATQVE MEDICAE PARISINAE
AC TVRICENSIS HELVETICAE ALIARVMQVE SODALIS

VIMARIAE
SVMTIBVS NOVI BIBLIOPOLII
VULGO LANDES - INDUSTRIE - COMPTOIR DICTI
MDCCCIII.

SECTIO VI.

NEVROLOGIA.

EXPLICATIO

TABVLAE CLIII.

Fig. 1. *Portio durae meningis, ex ea regione desumta, quae respondet mediae parti hemisphaerii cerebri et proxima est sinui longitudinali superiori.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques,* Tab. I. Fig. 9.

1. 1. Margo superior.
2. 2. — inferior.
3. — anterior.
4. — posterior.

Fig. 2. *Alia portio illius regionis, quae obtegit partem mediam et inferiorem hemisphaerii cerebri.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 7.

1. 2. 3. 4. Ut in praecedente Figura.

Fig. 3. *Alia portio illius regionis, quae pertinet ad lobum cerebri posteriorem, proxime ad sinum longitudinalem superiorem et ad torcular* Herophili.

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4.

1. 1. Margo superior.
2. 2. — inferior.
3. — dexter.
4. — sinister.

Fig. 4. *Alia portio eiusdem regionis, quae respondet laterali parti ossis frontis.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 6.

1. 2. 3. 4. Vt in Figura 3.
In quatuor hisce Figuris fibrarum vitro paullulum auctarum decursum cernere licet. In Figura 4. dura meninx tenuissima est et fissuris hiatibusque variis instructa. Conf. Tab. CLIV. Fig. 1. 2.

Fig. 5. *Gyri cerebri, prout remota dura meninge adparent.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. III. (2/3)

1. 1. 1. Cranium serrae ope dissectum.
2. 2. 2. Hemisphaerii sinistri cerebri pars.
3. 3. 3. Margo superior hemisphaerii dextri. Iidem numeri quoque designant intervallum, quod est inter ambo hemisphaeria recipitque falcem cerebri.
4. Falx cerebri, abscissa et reclinata.
5. 5. 5. 5. Gyri cerebri, sulcis suis a se inuicem separati. Quatuor tantummodo gyri numeris notati sunt: reliqui facile intelligentur.

Remota dura meninge, cerebrum pia me-

meninge, vasculis innumeris picta, tectum eſt. Adeſt quoque arachnoidea, piae meningi incumbens, quae vero hic cerni nequit.

Fig. 6. *Corpus calloſum, quod reclinata falce cerebri et reſecta horizontaliter parte ſuperiore hemiſphaeriorum cerebri in ſitu naturali adparet.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. IV. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. 1. 1. 1. Cranium ſerra reſectum.
2. Falx cerebri a criſta galli reſecta et retrorſum reflexa.
3. 3. 3. 3. Subſtantia cinerea ſeu corticalis, quae ſulcos cerebri comitatur. In dextro tantummodo hemiſphaerio numeris notata eſt.
4. 4. 4. Subſtantia alba ſeu medullaris, quae in quolibet hemiſphaerio *centrum ſemiouale* ſic dictum format. Punctula, quae hic adparent, diſſecta vaſcula ſanguifera indicant.
5. Arteria corporis calloſi, reſecta, et reclinata.
6. Ramulus arteriae foſſae Sylvii.
7. 7. 7. 7. *Corpus calloſum* ſeu commiſſura magna cerebri, ad cuius latus vtrumque pauxillum ſubſtantiae cinereae obſeruare licet.
8. 8. 8. 8. Lineae duae ſeu *chordae longitudinales*, ſaepe flexuoſae, et in poſteriori parte magis a ſe inuicem diſtantes, quam in anteriori.
9. Sulcus in medio, ſeu *raphe*.
10. 10. 10. 10. *Striae transuerſae.*
11. Sulcus, lobos anteriores et hemiſphaeria cerebri a ſe inuicem diſtinguens.

Subſtantia cerebri vsque ad corpus calloſum reſecta quidem eſt, ita tamen, vt ſectio horizontalis minus profunde penetret ad latera corporis calloſi, quam verſus exteriora. Id factum eſt ad euitandam laeſionem ventriculorum lateralium, qui vtrique centro ſemiouali ſubiecti ſunt.

Ambo centra ſemioualia, cum corpore calloſo junctim ſumta, formant ſic dictum *centrum ouale.* Conf. Tabul. CLIV. Fig. 3.

Fig. 7. *Septum lucidum, quod remoto corpore calloſo adparet.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. V. ($\frac{2}{3}$)

1. 1. 1. 1. 2. Vt in praecedente Figura.
3. Sulcus, qui hemiſphaeria cerebri in anteriori parte ſeu lobos cerebri anteriores a ſe inuicem diſtinguit.
4. Sulcus, qui hemiſphaeria cerebri in poſteriori parte ſeu lobos cerebri poſteriores a ſe inuicem diſtinguit.
5. 5. *Corpora ſtriata*, in poſteriore ſui parte anguſtiora, in anteriore latiora, ſurculis venoſis ad venas Galeni pertinentibus picta.
6. 6. Margo exterior corporis ſtriati, qui margine externo corporis calloſi tectus fuerat.
7. 7. Reſidua pars reſecti corporis calloſi, ſtriis transuerſis notata.
8. 8. 8. 8. Cornua anteriora ventriculorum lateralium cerebri.
9. 9. 9. 9. *Septum lucidum*, duabus laminis in media parte propius ſibi accedentibus formatum.
10. 10. *Ventriculus ſepti lucidi.*
11. 11. 11. 11. *Fornix*, cuius tantummodo crura poſteriora hic adparent: anteriora enim ſepto lucido tecta ſunt.
12. *Plexus choroideus lateralis*, thalamo nerui optici incumbens.
13. *Taenia ſemicircularis* ſ. limbus poſterior corporis ſtriati.
14. 14. 14. 14. Cornua poſteriora ventriculorum lateralium.
15. 15. *Calcar auis* ſ. vnguis, in quouis cornu poſteriori occurrens.
16. 16. Initium cornu Ammonis.

Fig. 8. *Fornix, reſecto ſepto lucido et remotis plexibus choroideis adparens.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. VI. ($\frac{2}{3}$)

1. Reſiduum corporis calloſi profunde reſecti.
2. Hac parte poſterius reſectum eſt corpus calloſum.
3. 4. 3. 4. Corpus ſtriatum dextrum et ſiniſtrum: 3. pars anterior, 4. pars poſterior.

rior. Ambo corpora ſtriata venulis picta ſunt, quarum rami maiores ſub taenia ſemicirculari ad ſuos trunculos decurrunt.

5. 6. *Taenia ſemicircularis ſiniſtra:* 5. eius pars anterior, 6. poſterior. Idem valet de dextra, quae numeris notata non eſt.

7. 7. *Thalami neruorum opticorum.*

8. 8. 9. 9. *Fornix:* 8. 8. eius *crura anteriora*, quae non ſatis conſpicua ſunt, 9. 9. *crura poſteriora.* Linea, qua adhaeſerat ſeptum lucidum in medio, ſecundum longitudinem hic adparet.

10. 11. Duae partes, in quas quoduis crus poſterius fornicis finditur. Altera 10. poſterior, breuior, in ſubſtantia alba ſeu medullari, qua cornu Ammonis obtectum eſt, euaneſcit: altera 11. anterior et longior, marginem internum cornu Ammonis per totam longitudinem ſequitur.

Reliquae partes ex Figuris praecedentibus (6. 7.) facile intelligentur.

Fig. 9. *Thalamorum opticorum pars, reclinato fornice adparens.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. VIII. Fig. 2. (⅔)

1. Reſiduum corporis calloſi reſecti.
2. Diſſecti fornicis crura anteriora.
3. Crurum anteriorum diſſectorum pars reflexa.
4. Crura fornicis poſteriora.
5. *Lyra* ſeu corpus pſalloides. Conf. Tab. CLIV. Fig. 4 — 7.
6. Septum lucidum, cuius laminae a ſe inuicem ſeparatae ſunt ad oſtendendum ventriculum huius ſepti.

7. 7. *Taenia ſemicircularis.*

8. 8. Thalami neruorum opticorum.

9. 9. *Tubercula anteriora thalamorum.*

10. 10. *Corpora ſtriata*, quorum aliqua pars reſecta eſt.

EXPLICATIO
TABVLAE CLIV.

Fig. 1. *Portio durae meningis, ab ea regione desumta, quae respondet mediae parti hemisphaerii cerebri, cum fibris suis.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques* Tab. I. Fig. 8.

1. Margo superior.
2. — inferior.
3. — anterior.
4. — posterior.

Fig. 2. *Alia portio, a superiori parte prope ad sinum longitudinalem superiorem desumta.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. V.

1. 2. 3. 4 Vt in praecedente Figura. Adparent hic quoque nonnulli ramuli arteriosi. Conf. ad has Figuras Tab. CLIII. Fig. 1 — 4.

Fig. 3. *Sectio horizontalis hemisphaerii sinistri cerebri, a superiori vsque ad corpus callosum. Conf. Tab. CLIII. Fig.* 6.

Vicq d'Azyr l. c. Tab. IV. Fig. 1. (2/3)

1. 1 1. Margo exterior.

2. 2. 2. — interior, respondens falci durae meningis.

3. Extremitas anterior.

4. — posterior, in cuius substantia cinerea striae vndulatae plerumque obseruantur.

6. 6, 6. 6. Sulci cerebri, quos comitatur substantia cinerea seu corticalis. Duo tantummodo numeris notati sunt: reliqui ex his facile intelligentur.

7. 7. 7. *Centrum semiouale* s. ouale laterale. Conf. Tab. CLIII. Fig. 6. Num. 4.

Fig. 4. *Facies inferior fornicis sursum reflexi, cum striis suis.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. VIII. Fig. 5.

1. Pars anterior fornicis, prope ad crura anteriora abscissa.

2. 2. Crura posteriora fornicis.

3. 3. 3. *Lyra* s. corpus psalloides.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. *Eadem pars ex aliis cadaueribus desumta.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. 4. 6.

1. 2. 2. 3. 3. 3. Vt in Figura 4.
Varius decursus fibrarum fornicis ex hisce Figuris conspicitur.

Fig. 8. *Remoto corpore calloso et fornice adparent thalami neruorum opticorum cum corporibus striatis et taenia semicirculari.*

Vicq

Vicq d'Azyr l. c. Tab. IX. (⅔)

1. 1. 1. 1. Pars fossae Sylvii.

2. 2. Lobi cerebri anteriores.

3. 3. — — posteriores.

4. 5. Corporis callosi reliquiae.

6. 6. Cornua anteriora ventriculorum lateralium.

7. Crura anteriora fornicis, resecta.

8. 8. Laminae septi lucidi, inter quas ventriculus huius septi est.

9. 9. Crura posteriora fornicis, resecta.

10. 10. 11. 11. *Thalami neruorum opticorum:* 10. pars posterior, 11. tuberculum anterius.

12. 12. *Taenia semicircularis.*

13. 13. Pars cornu posterioris ventriculi lateralis.

14. 14. *Corpus striatum* sinistri lateris.

15. 15. Pars huius corporis, a qua horizontali sectione aliqua portio ablata est, eum in finem, vt insulae medullares striaeque cinereae iis intertextae conspiciantur. Punctula, quae hic et illic adparent, dissecta vasculorum sanguiferorum lumina indicant. Idem adparet in corpore striato dextro. — Dictae insulae medullares constituunt portionem mediam corporis striati, quae portioni internae et externae cinereae interiacet. Ad demonstrandas hasce portiones opus est, vt sectio cerebri profundius ducatur, id quod ex sequente Figura patebit.

16. 16. Tenuissimus tractus cinereus seu corticalis, ad marginem externum corporis striati secundum longitudinem decurrens. Conf. Fig. 11. Num. 3. et Tab. CLVI. Fig. 3. Num. 4.

17. Falx cerebri, resecta et reclinata.

Fig. 9. *Sectio cerebri ad horizontem parallela, profundius ducta, quam in praecedente Figura.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XI. (⅔)

1. 1. Pars fossae Sylvii.

2. Residuum resecti corporis callosi.

3. Ventriculus septi lucidi, laminis huius septi inclusus.

4. Crura anteriora fornicis, resecta.

5. Sectio anterioris partis taeniae semicircularis.

6. Fundus ventriculi tertii seu medii, veluti sulcum formans.

7. *Glandula pinealis,* retrorsum reflexa.

8. *Plexus choroideus medius,* retrorsum reflexus et fili ope suspensus.

9. Crus posterius fornicis sinistrum.

10. Cornu Ammonis origo.

11. 11. *Calcar auis,* in aperto cornu posteriori ventriculi lateralis conspicuus.

12. Locus, quo cornu Ammonis cum calcare auis confluit.

13. 14. Sectio thalami nerui optici horizontaliter ducta. Ex hac patet, substantiam cineream, qua intus constat ille thalamus, lineis albis ex substantia alba (14) ortis distinctam esse.

15. Linea alba semicircularis, secundum marginem internum thalami decurrens.

16. 17. 18. Corpus striatum, cuius magna pars sectionis horizontalis ope resecta est: 16. portio interna, 17. externa, quae cinereae sunt, 18. media, quae alba est aut insulas medullares continet. Conf. Fig. 8. Num. 15.

Portio media seu alba corporis striati (18) continuatur in substantiam albam (14), quae inter thalamum nerui optici et portionem externam corporis striati intercedit, haec vero in albam substantiam cerebri (19) continuatur.

19. 20. Substantia alba s. medullaris cerebri, partem centri semiovalis constituens. Conf. Tab. CLIII. Fig. 6. Num. 4.

Punctula alba, quae in externa portione corporis striati (17) adparent, ex filamentis medullaribus hanc portionem perreptantibus, hic dissectis, orta sunt.

Notandum est, in hac Figura et in sequentibus sinistrum tantummodo hemisphaerium numeris notatum esse. Quod de sinistro dictum est, id etiam de dextro valet.

Fig. 10. *Sectio cerebri horizontalis vsque ad fundum ventriculi tertii ducta.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XII. (⅔)

1. Fossa Sylvii.

2. Eius ramus posterior.

3. — — anterior.

4. Ventriculi tertii fundus, veluti ſulcum formans.

5. *Commiſſura cerebri poſterior*, cuius tota longitudo hic adparet.

6. *Glandula pinealis.*

7. 7. 8. 8. *Corpora quadrigemina*: 7. 7. anteriora ſ. *nates*, 8. 8. poſteriora ſ. *teſtes.*

9. 10. 11. *Commiſſura cerebri anterior*, in longam ſtriam albam ab vtroque latere extenſa, paullulum fibroſa: 9. media pars, 10. pars conuexa, 11. finis ſ. extremum.

12. Striae albae, quae ſaepiſſime a parte conuexa commiſſurae anterioris exeunt et per ſtriatum corpus ad medullarem lobi anterioris ſubſtantiam proficiſcuntur.

13. 13. 14. 14. 14. *Corpus ſtriatum*: 13. 13. pars, ante commiſſuram ſita, 14. 14. 14. pars pone illam.

15. *Crus fornicis anterius* ſiniſtri lateris, cuius ſectio hic cernitur.

16. Sectio funiculi albi, qui in vtroque latere ab eminentia candicante ſeu mammillari, vbi cum crure anteriore fornicis confluit, ad tuberculum anterius thalami optici fertur.

17. 17. 17. *Thalamus nerui optici*, cuius maxima pars ablata eſt.

18. 18. Arcus albi, qui a regione cruris anterioris fornicis oriuntur et pone commiſſuram cerebri anteriorem per corpus ſtriatum decurrunt.

19. Cornu Ammonis initium.

20. Calcar auis.

Fig. 11. *Sectio cerebri, quae in medio horizontaliter ad commiſſuras vsque, ad latera vero oblique profundius ducta eſt. Reſecta eſt pars lobi cerebri poſterioris.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XIII. (⅔)

1. 1. Hemiſphaeriorum et loborum anteriorum cerebri diuiſio.

2. 2. 2. Foſſa Sylvii.

3. 3. Tenuiſſimus tractus cinereus, ad latus externum corporis ſtriati decurrens.

4. 4. 5. 5. 6. 6. *Corpus ſtriatum*: 4. 4. ſtriarum arcus ſ. portio exterior, 5. 5. media, 6. 6. interior.

7. 7. Subſtantia alba, quae reſpondet iſti loco, quo commiſſura cerebri anterior ad latus extendebatur. Conf. Fig. 10. Num. 10. 11.

8. 8. Tractus albus leuiter ſtriatus, ad anteriora ſe dirigens et fere reſpondens ſtriis, quae Fig. 10. Num. 12. indicatae ſunt.

9. 9. 9. 9. *Thalamus nerui optici.*

10. Media pars commiſſurae cerebri anterioris. Conf. Fig. 10. Num. 9.

11. Sectio cruris anterioris fornicis. Conf. Fig. 10. Num. 15.

12. *Ventriculi tertii fundus.* Numerus indicat *aditum ad infundibulum.*

13. *Commiſſura cerebri poſterior.*

14. *Glandula pinealis.*

15. 15. Crura eius.

Corpora quadrigemina facile ex praecedente Figura intelliguntur. (Conf. Fig. 10. Num. 7. 7. 8. 8.)

16. 16. 16. 16. *Cerebellum.*

17. 17. *Vermis cerebelli ſuperior.*

EXPLI-

EXPLICATIO.

TABVLAE CLV.

Fig. 1. *Corpora ſtriata, thalami neruorum opticorum et vicinae partes, nec non cerebelli pars.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques* Tab. XIV. Fig. 1. (⅔)

1. Pars anterior corporis calloſi.
2. Pars ſepti lucidi.
3. 3. Corpus ſtriatum.
4. Cornu anterius ventriculi lateralis.
5. Crurum anteriorum fornicis reſectorum reliquiae, inter quas commiſſura cerebri anterior quodammodo adparet.
6. Commiſſura cerebri poſterior.
7. Glandula pinealis, pedunculis aut cruribus ſuis adhaerens thalamis.
8. 8. Thalamus nerui optici.
9. Eius tuberculum poſterius.
10. Taenia ſemicircularis ſiniſtra.
11. Fibrae, quae ab illa ſecedunt et varietatem huius partis in hoc ſpecimine conſtituunt.
12. Taenia ſemicircularis dextra.
13. Varietas, ſimilis iſti, quae Num. 11. indicata eſt.
14. Ventriculus tertius ſ. medius.

Macula alba, ad vtrumque latus huius numeri adparens, reſiduum commiſſurae mollis thalamorum indicat. Conf. Tab. CLVI. Fig. 4. Num. 13.

15. Corpora quadrigemina. Conf. Tab. CLIV. Fig. 10. Num. 7. 7. 8. 8.
16. *Valuula cerebri*, ventriculum quartum obtegens.
17. *Frenulum* huius valuulae.
18. 18. Proceſſus ſ. crura cerebelli ad teſtes.
19. 19. Eminentiae paruae et inaequales, quae ſaepiſſime ad latus externum horum proceſſuum adparent.
20. 20. 20. 20. Hemiſphaeria cerebelli.
21. 21. Portio partis anterioris cerebelli, cuius ſulci et gyri alia directione decurrunt, quam in parte poſteriori.
22. 22. Partes poſteriores cerebelli, quarum ſulci non omnes paralleli ſunt, ſed angulis acutiſſimis inter ſe confluere ſolent.
23. Vermis cerebelli ſuperioris portio.
24. 24. Centrum medullare cerebelli, quod reſecta horizontaliter parte cerebelli adparet. Puncta, quae hic cernuntur, diſſecta vaſorum ſanguiferorum lumina indicant.

Fig. 2. *Thalamus nerui optici dextri et pars corporis ſtriati eiusdem lateris.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 1. Thalamus nerui optici.

2. 2.

2. 2. Eius margo interior.
3. Tuberculum anterius.
4. 4. Margo exterior, reſpondens corpori ſtriato.
5. 5. Corpus ſtriatum, cuius aliqua pars ab interiori ad exteriora reſecta eſt, ita, vt ſtriae albae, quae ſubſtantiae cinereae veluti intertextae ſunt, intactae remanſerint.

Fig. 3. *Thalami neruorum opticorum cum corporibus ſtriatis et commiſſura anteriore cerebri.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (⅔)

1. 2. 3. Commiſſura cerebri anterior: 1. pars lateralis altera, quae acuto apice hic deſinit, quia corpus ſtriatum oblique reſectum eſt, 2. pars media, 3. pars lateralis altera, cum medullari corporis ſtriati ſubſtantia confluens.
4. Crura anteriora fornicis, reſecta.
5. 5. Thalamus nerui optici dextri.
6. Tuberculum anterius.
7. 7. Margo exterior corporis ſtriati.
8. 8. Striae albae, quae adparent reſecta parte corporis calloſi vsque ad altitudinem marginis exterioris thalami.
9. Origo cornu Ammonis.
10. Cornu poſterius ventriculi lateralis.

Fig. 4. *Sectio verticalis ab anteriori ad poſteriora ducta per longitudinem thalami et corporis ſtriati.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4. (⅔)

1. Margo ſuperior.
2. — inferior.
3. Extremitas anterior.
4. — poſterior.
5. 5. 5. Corpus ſtriatum.
6. 6. 6. Thalamus nerui optici.
7. Interuallum, quod inter thalamum et corpus ſtriatum eſt, taeniam ſemicircularem recipiens.
8. 8. Striae obliquae corporis ſtriati.
9. Sectio thalami nerui optici, ſubſtantiam albam cum cinerea mixtam oſtendens.
10. 10. Subſtantia alba, baſin thalami et poſteriorem partem corporis ſtriati occupans.
11. Nerui optici origo ex thalamo.

Fig. 5. *Corporis ſtriati ſectio perpendicularis ab anteriori ad poſteriora ducta, eo in loco, vbi corpus illud quam maxime eleuatum eſt.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 5. (⅔)

1. Margo ſuperior.
2. — inferior.
3. Extremitas anterior.
4. — poſterior.
5. 5. Extremitas anterior ſtriarum, quae eo magis ſibi propius inuicem accedunt, quo magis verſus poſteriora deſcendunt.
6. 6. Arcus, ex quo ſtriae illae oriuntur.
7. Secundus ordo ſtriarum, vbi breuiores ſunt.
8. Striae adhuc breuiores, quae inferiorem locum occupant.
9. 9. 9. 9. Subſtantia alba, quae ſtrias iſtas circumdat.

Conf. Tab. CLIV. Fig. 9. 10.

Fig. 6. *Fornix, ſimbria, cornu Ammonis.*

Vicq d'Azyr Tab. XV. (⅔)

1. 1. 1. 1. Sectio cranii.
2. 2. 2. 2. 2. Diploe, quae inter tabulas cranii eſt.
3. Sinus frontales.
4. 4. Proceſſus orbitales oſſis frontis.
5. 5. Alae minores oſſis ſphenoidei.
6. Sella turcica.
7. 7. Nerui optici, reſecti.
8. 8. Sectio carotidum cerebralium.
9. 9. Glandula pituitaria.
10. Infundibuli reſecti reſiduum.
11. Arteria profunda cerebri ſiniſtra.
12. Art. communicans cum carotide.
13. Nerui oculomotorii ſ. tertii paris.
14. 14. 15. 15. Sectio oblique a ſuperiori ad inferiora et a poſteriori ad anteriora ducta, ab apice corporum quadrigeminorum vsque ad illam regionem, vbi crura cerebri in pontem Varolii transeunt.
14. 14. Locus, qui corporibus quadrigeminis anterioribus reſpondet.
15. 15. Locus, qui corporibus quadrigeminis poſterioribus reſpondet.
16. 16. Crura cerebri oblique diſſecta.
17. 17. *Subſtantia nigra* ſ. locus niger crurum cerebri. Conf. Taf. CLVI. Fig. 3. Num. 23.

18.

18. Sectio aquaeductus Sylvii.
19. Glandula pinealis, extra situm ducta.
20. 20. Margo interior tentorii cerebelli.
21. Plexus choroideus medius, fili ope eleuatus.
22. 22. 23. 23. *Fornix*, reclinatus: 22. 22. Eius crura anteriora, 23. 23. posteriora.
24. 24. *Fimbria*, ex prolongatione cruris posterioris fornicis enata, et secundum marginem internum cornu Ammonis procedens.

Haec pars cum sequentibus nonnullis in sinistro tantum latere numeris notata est.

25. Media pars fornicis. In illa lineae cernuntur, quae *lyram* formant. Conf. Tab. CLIV. Fig. 4. 5. 6. 7.
26. 27. *Cornu Ammonis:* 26. eius pars posterior seu origo, 27. pars anterior.
28. 28. Margo denticulatus seu interior cornu Ammonis.
29. 29. Cornu descendens ventriculi lateralis.
30. 30. Cornu posterius eiusdem ventriculi.
31. 31. Calcar auis.
32. Substantia cerebri, quae veluti *pauimentum cornu Ammonis* format.

Ad demonstrandas hasce partes sequens praeparatio instituta est. Remoto centro ouali cum corpore calloso, dissectus et versus posteriora reclinatus est fornix, quo facto thalami neruorum opticorum a vicinis partibus soluti et fortiter eleuati ac demum resecti sunt, ita, vt sectio oblique paullulum ab anteriori ad posteriora duceretur per substantiam pontis Varolii circa originem neruorum oculomotoriorum: resecti quoque sunt lobi anteriores cerebri totaque cerebri pars, quae sellam turcicam obtegit.

Fig. 7. *Facies inferior cerebri, resecto cerebello sub valuula cerebri.*

Vicq d'Azyr Tab. XVI. (3/4)

1. 1. 1. 1. Lobus anterior cerebri.
2. 2. 2. Lobus posterior.

Loderi *Tabul. anat. Neurolog. Sect. I.*

3. 3. Fossa Sylvii, quae lobum anteriorem a posteriori distinguit.
4. 5. Neruus olfactorius sinistri lateris. Forma triangularis huius nerui e dextro, qui resectus est, adparet. Tres radices (5.) vtriusque nerui distincte cernere licet.
6. Pars illius sulci, quem neruus olfactorius occupat. Sulcus ille paullo magis ad anteriora extenditur, quam ipse neruus, id quod in dextro latere cerni potest.
7. Substantia alba perforata.
8. Valuula cerebri.
9. 9. Crura s. pedunculi cerebelli ad corpora quadrigemina posteriora s. testes.
10. 10. Sectio pontis Varolii ea in regione, vbi crura cerebri sese immergunt in pontem. Occurrunt hic striae albae et cinereae transuersales.
11. Raphe huius pontis.
12. 12. Maculae rotundae cinereae, quae veluti pauimentum ventriculi quarti formant.
13. 13. Eminentiae paruae ad latera crurum cerebelli.
14. Neruus patheticus sinistri lateris.
15. 15. Corpora quadrigemina posteriora s. testes.
16. 16. Locus, quo quodlibet horum corporum angustius fit.
17. 17. Eminentia globosa, quo quodlibet definit.
18. 18. Corpora quadrigemina anteriora s. nates.
19. 19. Tuberculum, quod vterque thalamus nerui optici format.
20. Glandula pinealis.

Notandum est, nec glandulam pinealem nec corpora quadrigemina in situ naturali hic adparere, quia omnes hae partes ab inferiori ad superiora et ab anteriori ad posteriora reflexae sunt.

21. Commissura cerebri posterior.
22. Pars posterior fornicis.
23. Pars posterior corporis callosi, in cuius medio raphe cernitur.
24. Origo cornu Ammonis dextri.
25. Neruus oculomotorius sinistri lateris.

Fig. 8. *Basis cerebri cum neruis sic dictis cerebralibus, resectis vasis sanguiferis.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XVII. Fig. 1. (2/3)

1. *Neruus olfactorius* finifter, tribus radicibus ortus.

Notandum eft, omnes fere partes, quae duplices occurrunt, in finiftro tantum latere numeris notatas effe.

2. Bulbus f. ganglion huius nerui.

3. Locus, quem Vicq D'azyr *fubftantiam albam perforatam* nominat, ob multitudinem vaforum fanguiferorum, quibus perforatur. Conf. Fig. 7. Num. 7.

4. 4. Locus, qui refpondet extremitati anteriori cornu Ammonis.

5. *Neruus opticus.*

6. *Infundibulum*, prope ad glandulam pituitariam refectum.

7. *Tuber cinereum*, quod fundum ventriculi tertii conftituit.

8. Crus cerebri.

9. *Neruus oculomotorius.*

10. *Eminentia candicans* f. corpus mammillare finiftri lateris.

11. Fouea Tarini f. *foramen coecum anterius.*

12. 12. 12. 12. *Pons* Varolii f. protuberantia annularis.

13. Sulcus eius ad recipiendam arteriam bafilarem.

14. *Neruus patheticus.*

15. 16. *Neruus trigeminus* f. diuifus: 15. eius portio pofterior f. maior, 16. anterior f. minor.

17. *Medulla oblongata.*

18. Locus, quo a medulla fpinali refecta eft.

19. *Corpus pyramidale* finiftrum.

20. *Corpus oliuare* finiftrum.

21. *Neruus abducens* finifter.

22. *Neruus durus* finifter.

23. *Neruus mollis* f. auditorius f. acufticus eiusdem lateris.

24. Portio media inter neruum durum et mollem.

25. *Neruus gloffopharyngeus* finifter.

26. *Neruus vagus* finifter.

27. 27. 27. *Nerui hypogloffi* finiftri fic dictae origines.

28. *Neruus acefforius* finifter, diuerfis radicibus ex medulla oblongata et fpinali ortus.

29. Fiffura anterior medullae oblongatae.

30. — pofterior.

31. *Foramen coecum pofterius.*

32. Sulci et gyri, qui in inferiore hemifphaerii cerebelli facie occurrunt.

33. Lobulus cerebelli fuperior interior.

34. — — — exterior.

Reliquae partes ex Figura praecedente facile intelligentur.

Fig. 9. *Cerebrum, ab inferiori facie feu a bafi fpectatum et horizontali fectione ita praeparatum, vt cornua Ammonis cerni poffint. Refecti funt thalami neruorum opticorum oblique ab exteriori verfus interiora et a fuperiori ad inferiora.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XX. (2/3)

1. 1. Lobus cerebri anterior finifter.

2. 2. 2. Lobus pofterior eiusdem lateris.

3. 3. Foffa Sylvii.

4. Pars anterior corporis callofi.

5. Neruus olfactorius finifter, ad latus ita reuolutus, vt inferior fuperficies illius cernatur. Dexter neruus olfactorius in fitu naturali adparet.

6. Sulcus pro recipiendo neruo olfactorio.

7. 7. Neruus opticus finifter.

8. Neruorum opticorum concurfus.

9. Tuberculum pofterius thalami nerui optici.

10. Thalamus nerui optici oblique refectus. Adparent in eius fubftantia ftriae albae mixtae cinereis.

11. Subftantia albida, quae faciem internam thalami obtegit.

12. Sectio horizontalis eminentiae candicantis feu corporis mammillaris finiftri lateris.

Notandum eft, eminentias candicantes magis a fe inuicem in hoc praeparato diftare, quam in ftatu naturali, quia omnes partes fub ipfa praeparatione cerebri paullulum distractae funt.

13. Commiffura anterior cerebri.

14.

14. Crura anteriora fornicis.

15. Pars posterior fornicis, in cuius superficie, quae hic cernitur, inferiore striae illae occurrunt, quae *lyram* formant.

Conf. Tab. CLIV. Fig. 4. 5. 6. 7.

16. Cornu posterius sinistrum fornicis.

17. Fimbria, s. taenia hippocampi, secundum marginem internum cornu Ammonis decurrens, ex prolongatione huius cornu posterioris enata.

18. Pars posterior corporis callosi, in cuius medio raphe cernitur. Conf. Fig. 7. Num. 23.

19. Origo cornu Ammonis e corpore calloso.

20. 20. Lamina alba, qua cornu Ammonis obducitur.

21. 22. 23. Cornu Ammonis horizontaliter dissectum: 21. eius pars posterior, 22. anterior, 23. latior, in qua substantia alba cum cinerea ita commixta est, vt spirae irregulares inde nascantur.

24. 24. Tractus cinereus, qui marginem internum cornu Ammonis comitatur. (In dextro latere numeris notatus est.)

25. 25. Margo denticulatus, concauus, internus cornu Ammonis. Conf. Fig. 6. Num 28.

26. Pars plexus choroidei lateralis.

27. 27. Cornu descendens ventriculi lateralis, in quo residet cornu Ammonis.

28. Pars cornu posterioris eiusdem ventriculi.

EXPLICATIO
TABVLAE CLVI.

Fig. 1. *Cerebrum a basi horizontaliter dissectum, vsque ad thalamos neruorum opticorum.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques*, Tab. XXI. Fig. 1. (⅔).

1. 1. 1. Lobus cerebri anterior.
2. 2. 2. — — posterior.
3. Fossa Sylvii.
4. Portio profunda corporis striati.
5. Sectio horizontalis per partem posteriorem corporis callosi, in qua fibrae albae transuersales cernuntur.
6. Pars cornu posterioris ventriculi lateralis, quod calcar auis continet.
7. Sectio paullulum obliqua per corpora quadrigemina.
8. 9. Sectio cruris cerebri sinistri, ea in regione, vbi crus illud confluit cum ponte Varolii, sub neruo oculomotorio: 8. substantia alba huius cruris, 9. substantia nigra, quae semper in illo occurrit.
10. 10. Sectio substantiae albae et cinereae seu rubicundae, quae concentricis quasi laminis aquaeductum Sylvii circumdat.
11. Aquaeductus Sylvii dissectus.
12. Neruus oculomotorius sinister.
13. Substantia alba perforata. Conf. Tab. CLV. Fig. 7. Num. 7. Fig. 8. Num. 3.
14. Pars inferior taeniae semicircularis.
15. Eminentiae candicantes.
16. Neruus opticus sinister, prope ad foramen opticum abscissus. Versus posteriora reflexus est vterque neruus opticus, vt fundus ventriculi tertii cerni possit.
17. 17. Ea pars nerui optici, quae circa crus cerebri flectitur, cui Vicq d'Azyr *tractus optici* nomen dedit.
18. 19. 20. Tria tubercula, quae in inferiore parte thalami occurrunt.
21. Tuber cinereum, quod fundum ventriculi tertii constituit.
22. Corporis callosi margo anterior.
23. Raphe in inferiori facie corporis callosi.
24. Sectio substantiae cinereae cerebri ad latus corporis callosi.
25. Pedunculus sinister corporis callosi, qui sese vsque ad substantiam perforatam (13) extendit.
26. Fossa baseos septi lucidi.
27. Commissura cerebri anterior.

Fig. 2. *Partes anteriores praecedentis Figurae ex alio cadauere desumtae.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔).

Nume-

Numeri easdem partes deſignant, quae in praecedente Figura indicatae ſunt.

Fig. 3. *Sectio baſeos cerebri horizontaliter ducta, ad altitudinem corporum pyramidalium, per pontem* Varolii, *crura cerebri, corpora ſtriata et adiacentes partes transiens.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXII. (⅔)

1. 1. 1. Lobus cerebri anterior ſiniſter.
2. 2. 2. — — poſterior.
3. Foſſa Sylvii cum ramis ſuis.
4. 4. Tractus cinereus tenuiſſimus, inter ramos foſſae Sylvii et corpus ſtriatum occurrens.

Conf. Tab. CLIV. Fig. 8. Num. 16.

5. Sectio cornu Ammonis, quod exterius ſubſtantia alba, interius cinerea conſtat.
6. Pars plexus choroidei lateralis, diſſecti.
7. 7. 7. Hemiſphaerium ſiniſtrum cerebelli, gyris ſulcisque ſuis notatum.
8. Lobulus medullae oblongatae.
9. Lobulus nerui vagi.
10. 10. Sulcus lateralis cerebelli.
11. 11. Pars anterior cerebelli, cuius gyri et ſulci alia directione decurrunt, quam in parte poſteriori.
12. Sectio medullae oblongatae, ea in regione, vbi medulla ſpinalis incipit.
13. 14. Sulcus, qui medullam oblongatam per longitudinem ſequitur eamque in duas partes diſtinguit. 14. Foraminulum coecum, quo anterius terminatur, quod *foramen coecum poſterius* nominatur.
15. Corpus oliuare ſiniſtrum.
16. — pyramidale eiusdem lateris.
17. Subſtantia alba cruris cerebelli ſiniſtri, horizontaliter ſecti.
18. 18. 19. 20. Pontis Varolii ſectio. In illo cernitur congeries fibrarum cinerearum et albarum (18. 18.) fere horizontalium et ad latera recuruatarum, nec non tractus longitudinalis (19) in quouis latere a regione corporis pyramidalis ad ſubſtantiam nigram cruris cerebri et corpus ſtriatum immo ad ipſum thalamum procedens, tandemque *raphe* (20) in medio. — Notandum eſt, ſiniſtram tantummodo pontis partem numeris notatam eſſe.
21. Locus, quo *foramen coecum poſterius* eſt.
22. 22. 23. Crus cerebri ſiniſtrum, horizontaliter ſectum. 23. *Subſtantiam nigram* ſ. locum nigrum deſignat.
24. 24. Thalamus nerui optici ſiniſter, horizontaliter ſectus.
25. 25. 25. Corpus ſtriatum ſiniſtrum, horizontaliter ſectum, in quo congeriem fibrarum albarum et cinerearum obſeruare licet.
26. Corporis calloſi reſecti pars anterior.
27. Superficies inferior partis anterioris corporis calloſi, cuius fibrae transuerſae hic cernuntur. — Numerus ſiniſtrae tantummodo parti inſcriptus eſt.
28. 28. Septi lucidi reliquiae. Diſtincte hic cernuntur laminae duae huius ſepti, quarum ſiniſtra tantum numero notata eſt.
29. Ventriculus tertius, inferius aut a fundo apertus, ſuperius vero plexu choroideo medio tectus.
30. Commiſſura cerebri poſterior.

Fig. 4. *Baſis cerebri horizontaliter diſſecta, ſed profundius, quam in praecedente Figura, ita, vt ſectio per medium medullae oblongatae et per reliquas partes ad eandem altitudinem penetrauerit.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXIII. (⅔)

1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. Vt in praecedente Figura.
4. 4. 4. Hemiſphaerium ſiniſtrum cerebelli.
5. Sectio medullae oblongatae, ea in regione, vbi medulla ſpinalis incipit.
6. Sulcus medullae oblongatae (Fig. 3. Num. 13.), qui cum raphe pontis Varolii (ibid. Num. 20.) confluit.
7. 7. Tractus albus ſiniſter, ad latus huius ſulci per longitudinem medullae oblongatae ad pontem decurrens. Idem quoque in dextro latere cernitur.
8. Pars lateralis medullae oblongatae, quae reſpondet corpori oliuari et partim etiam corpori pyramidali. Cernuntur hic fibrae transuerſae.

9. Eiusmodi fibrae in ponte Varolii.
10. 11. 11. Fibrae albae et cinereae, quae veluti penicillum formant. Reſpondent circiter illis, quae in praecedente Figura Num. 19. notatae ſunt, ſed in medio ſubſtantiae pontis occurrunt.
12. Locus niger cruris cerebri ſiniſtri.
13. Commiſſura mollis thalamorum opticorum. Conf. Fig. 6. Num. 7.
14. 14. Plexus choroideus medius, ventriculum tertium ſuperius tegens. (Fig. 3. Num. 29.)
15. Subſtantia alba cerebelli, quae veluti truncum arboris vitae conſtituit.
16. 16. 16. Arbor vitae hemiſphaerii ſiniſtri cerebelli.
17. 17. Thalami optici ſiniſtri ſectio.
18. 18. 18. Corporis ſtriati ſiniſtri ſectio.
19. Corporis calloſi reſecti pars anterior.

Fig. 5. *Sectio cerebri horinzontalis ab inferiori aut a baſi, adhuc profundius ducta, quam in praecedente Figura. Reſectae ſunt omnes partes vsque ad corpus calloſum, cuius inferior ſuperficies hic cernitur.*

Vicq d'Azyr l c. Tab. XXIV. ($\frac{2}{3}$)

1. 1. 1. Facies inferior centri ſemioualis ſiniſtri, quae leuiter excauata eſt. Adparent hic illic vascula arterioſa.
2. 2. Margo anterior corporis calloſi.
3. 3. Margo poſterior.
4. Raphe huius corporis.
5. 5. 5. Pars poſterior fornicis.
6. 6. Septi lucidi lamina ſiniſtra. — Dextra numeris notata non eſt.
7. Ventriculus ſepti lucidi.
8. 8. 8. 8. Limites corporis calloſi.
9. Pars, qua cornu anterius ventriculi lateralis tegitur.
10. 10. Pars, qua tegitur cornu poſterius eiusdem ventriculi.

Fig. 6. *Thalamorum opticorum ſectio concaua, ab inferiori ſpectata.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXVI. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. Neruus opticus, prope ad foramen opticum reſectus.
2. Concurſus nerui ſiniſtri et dextri.
3. 3. Tractus opticus (Tab. CLVI. Fig. 1. Num. 17. anterius latior, poſterius anguſtior. Secundum marginem illius internum thalamus ſectionis ope excauatus eſt.
4. 4. 4. Thalamus ſiniſter, e cuius interiore ſubſtantia fibrae albae arcuatim proficiſcuntur ad tractum opticum, vt illum ſenſim ſenſimque augeant.
5. 5. Pars poſterior taeniae ſemicircularis.
6. 6. Subſtantia alba, quae thalami ſuperficiem obtegit.
7. Commiſſura mollis thalamorum. (Fig. 4. Num. 13.)
8. Commiſſura cerebri anterior.
9. 9. Crura fornicis anteriora.
10. 10. Eadem magis poſterius viſa.

Fig. 7. *Thalamus dexter, magis adhuc excavatus, vt fibrarum albarum interior decurſus cerni poſſit.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. ($\frac{2}{3}$)

1. 2. 3. 4. Vt in praecedente Figura.
5. Subſtantia alba, quae thalami ſuperficiem obtegit.
6. Commiſſura cerebri anterior.
7. 7. Crura fornicis anteriora.
8. Lyra.
9. Fibrae transuerſales corporis calloſi.

Fig. 8. *Thalamus ſiniſter, quam maxime ſectionis ope excauatus.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4. ($\frac{2}{3}$)

1 — 7. Vt in praecedente Figura.

In Figura 7. et 8. decurſus fibrarum albarum ſibi oppoſitarum cernitur.

Fig. 9. *Cornu Ammonis dextri, a ſuperiori ad inferiora per totam ſui longitudinem in duas partes diſſecti, dimidium internum.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 6. ($\frac{2}{3}$)

1. Extremitas poſterior, quae ſuperior et anguſtior quoque eſt.
2. Extremitas anterior, quae latior eſt.
3. Margo ſuperior.
4. — inferior.
5. 5. Subſtantia alba, quae cornu Ammonis in ſuperiore margine aut facie corticis inſtar circumdat.
6. 6. 7. 7. Duo tractus albi, qui longitudinem

nem cornu Ammonis in interiore eius ſubſtantia ſequuntur.
8. Curuatura, quam hi tractus (6. 7.) denique formant.
9. Parua excauatio, ibi occurrens.
10. Subſtantia cinerea, quae inter tractus albos (6. 7.) adparet. Maxima pars cornu Ammonis ex tali ſubſtantia cinerea conſtat, id quod Figura docet.
11. Subſtantia alba, verſus inferiorem marginem ſita.

Fig. 10. *Eiusdem cornu Ammonis diſſecti dimidium externum.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 5. (2/3).

1 — 11. Vt in praecedente Figura.

Fig. 11. *Verticalis ſectio extremitatis poſterioris ſeu anguſtioris cornu Ammonis.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 7. (2/3)

1. Margo ſuperior.
2. — inferior.
3. — interior.
4. — exterior.
5. Fimbriae ſ. taeniae hippocampi (Tab. CLV. Fig. 9. Num. 17.) ſectio.
6. Partis denticulatae (Tab. CLV. Fig. 9. Num. 25.) ſectio. Conſtat haec pars ex ſubſtantia cinerea.
7. 7. 7. Subſtantia alba, quae cornu Ammonis in ſuperiore margine aut facie corticis inſtar circumdat. (Conf. Fig. 9. Num. 5.) Flectitur deinde ad interiora, ſpirali ductu.
8. Subſtantia cinerea, quae maximam cornu Ammonis partem conſtituit.
9. Gyrorum cerebri vicinorum ſubſtantia alba ſ. medullaris.
10. Illorum gyrorum ſubſtantia cinerea ſ. corticalis.

Fig. 12. *Eiusmodi ſectio illius partis cornu Ammonis, quae proxima eſt poſteriori parti in praecedente Figura delineatae.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 8.

1 — 10. Vt in praecedente Figura.

Fig. 13. *Eiusmodi ſectio illius partis cornu Ammonis, quae proxima eſt anteriori ſeu latiori extremitati.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 9. (2/3)

1 — 10. Vt in Figura 11.

Fig. 14. *Eiusmodi ſectio extremitatis anterioris ſeu latioris cornu Ammonis.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 10. (2/3)

1 — 10. Vt in Figura 11.
11. Parua excauatio in medio cornu Ammonis occurrens. Conf. Figur. 9 et 10. Num. 9.

EXPLICATIO.

TABVLAE CLVII.

Fig. 1. *Siniſtrum dimidium cerebri, per totam longitudinem ab anteriori ad poſteriora verticaliter diſſecti.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques*, Tab. XXV. Fig. 1. (⅔)

1. 1. 1. Lobus cerebri anterior.
2. 2. 2. — poſterior.
3. 4. 5. Corpus calloſum: 3. margo poſterior, 4. margo anterior, 5. apex, quo inferius deſinit.
6. 6. 6. Lamina ſiniſtra fornicis, vaſis ſanguiferis ex plexu choroideo ortis picta.
7. Commiſſura cerebri anterior.
8. Coniunctionis neruorum opticorum ſectio.
9. Neruus opticus ſiniſter.
10. Infundibuli ſectio.
11. Eminentia candicans ſiniſtra.
12. Neruus oculomotorius ſiniſter.
13. 13. Thalamus nerui optici ſiniſtri.
14. 15. 16. Siniſtra pars fornicis: 14. pars, vbi adhaeret corpori calloſo, 15. regio, vbi deorſum flectitur, 16. pars, quae verſus commiſſuram cerebri anteriorem deſcendit.
17. Taeniae ſemicircularis portio.
18. Plexus choroidei lateralis portio.
19. Glandula pinealis.
20. 20. Pedunculus glandulae pinealis, circa thalamum nerui optici flexus.
21. Subſtantia perforata.
22. Commiſſura cerebri poſterior.
23. 23. Corpora quadrigemina anteriora et poſteriora.
24. Aquaeductus Sylvii.
25. 25. 25. Cerebellum.
26. Subſtantia alba, quae truncum arboris vitae format. Tab. CLVI. Fig. 4. Num. 15.
27. Portio plexus choroidei cerebelli.
28. Pons Varolii.
29. Medulla oblongata.

Fig. 2. *Sectio verticalis partium internarum cerebri, per quam plus ſubſtantiae hemiſphaerii ſiniſtri, quam in praecedente Figura, remotum eſt. Remotus eſt fornix, vt melius conſpiciatur taenia ſemicircularis.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 13. 17. 19. 20. 22. 23. 24. 28. 29. Vt in praecedente Figura.

30. 30. Portio poſterior et anguſta ſepti lucidi, quae eleuato corpore calloſo adparet.

31.

31. Residuum crúris anterioris fornicis, soluti et resecti.

32. Tuberculum anterius thalami nerui optici.

33. Tractus albus, qui ab eminentia candicante (11) ad tuberculum anterius thalami nerui optici (32) decurrit.

34. Alius tractus albus, ex confluxu cruris anterioris fornicis (31) cum pedunculo glandulae pinealis (20) enatus, etiam ad eminentiam candicantem (11) decurrens.

35. 35. Tractus albus, ex medulla oblongata prodeuns, per pontem Varolii decurrens et ad eminentiam candicantem (11) se conferens, ad quam tres illi tractus (33. 34. 35) confluunt.

36. Pars anterior taeniae semicircularis (17), cuius fibrae disperguntur et euanescunt versus anteriorem et interiorem partem substantiae albae corporis striati. Interdum aliqua fibra cum ipso crure anteriore fornicis confluit.

Fig. 3. *Sectio cerebri verticalis oblique ducta, vt pateat descendens pars cornu medii ventriculi lateralis.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (⅔).

3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10. 11. 14. 15. 19. 20. 21. 22. Vt in Figura 1 et 2.

37. Macula rubicunda, circulo albo cincta, in medio thalamo nerui optici.

38 Locus niger cruris cerebri. Tab. CLVI. Fig. 1. Num 9.

39. Paruus tractus albus, paullo superius decurrens.

40. Substantia alba, quae ab eminentia candicante ad commissuram cerebri posteriorem fertur.

41. 42. Sectio tuberculorum posteriorum thalami nerui optici.

43. Residuum commissurae mollis thalamorum opticorum.

44 Crus anterius fornicis.

45 Crus posterius fornicis.

46. Fimbria s taenia hippocampi, in quam illud crus (45) sese extendit.

47. Finis huius fimbriae in illam partem cerebri, cui cornu Ammonis adcumbit.

48. 48 Pars plexus choroidei medii.

49. Ea pars cerebri, cui adcumbit cornu Ammonis.

50. Locus, vbi oritur cornu Ammonis.

51. Pars marginis denticulati cornu Ammonis, quae hic quodammodo cernitur eleuata paullulum substantia illa cerebri, qua cornu Ammonis tegitur, et dilatato cornu descendente ventriculi lateralis.

52. Neruus olfactorius.

53. Radices huius nerui, quarum exterior ceteris longior est.

Fig. 4. *Sectio verticalis cerebri a dextra parte ad sinistram, pone meatum auditorium externum.*

Vicq d'Azyr Tab. XXVI. Fig. 1. (⅔)

1. 1. 1. 1. Sectio cranii.

2. Ea pars, quae vertici respondet.

3. Sectio processus mammillaris ossis temporum.

4. 4. Auris externa.

5 5 Pars alba s. medullaris hemisphaeriorum cerebri.

6. Sectio falcis cerebri.

7. 7. Corpus callosum dissectum.

8 Raphe corporis callosi.

9. 9. Parua pars plexus choroidei medii.

10. Fornix.

11. 11. Rima angusta et obliqua, quam ventriculi laterales formant.

12. 12. Portio superior et anterior corporum striatorum.

13. 14. Sectio ventriculi tertii aut medii: 13. eius pars superior, 14. inferior.

15. Locus, quem occupat commissura mollis thalamorum opticorum.

16. 16. 16. 16. Thalamorum opticorum sectio.

17. 17. Macula rubicunda, circulo albo cincta. Conf. Fig. 3. Num. 37.

18. 18. 19. 19. Sectio crurum cerebri prope ad pontem Varolii: 18. 18. Macula rubicunda, 19. 19. locus niger crurum cerebri.

20. Sectio pontis Varolii, cuius fibrae transuersales hic cernuntur.

21. 21. Fibrae tenuissimae cinereae, quae a ponte Varolii juxta marginem externum cru-

crurum cerebri et thalamorum opticorum adſcendunt.

22. 22. Pars plexus choroidei.

23. 24. Cornu Ammonis dextrum: 23. lamina alba ſpiralis, quae 24. velut in vncum deſinit. Conf. Tab. CLVI. Fig. 11. Num. 7.

25. 25. Cornu Ammonis ſiniſtrum.

26. 26. Tractus cinereus tenuiſſimus inter corpus ſtriatum et foſſam Sylvii. Tab. CLIV. Fig. 8. Num. 16.

27. 27. 27. Corpus ſtriatum dextrum. — Siniſtrum numeris notatum non eſt.

Fig. 5. *Vlterior diſſectio baſeos cerebri.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXVII. Fig. 1. (⅔)

1. Portio faciei inferioris corporis calloſi.
2. Facies inferior eius partis fornicis, in qua lyra eſt.
3. 3. Pars cornu poſterioris ventriculi lateralis.
4. 4. Nerui optici.
5. Horum neruorum concurſus.
6. 6. Tractus opticus.
7. 7. 8. 8. Tubercula poſteriora thalamorum.
9. 9. Margo interior thalamorum.
10. 10. Crura cerebri.
11. 11. Locus niger crurum cerebri.
12. Eminentiae candicantes.
13. 13. Pars lobi poſterioris cerebri.
14. 14. Pars inferior taeniae ſemicircularis.
15. 15. Neruus olfactorius, cum radicibus ſuis.
16. Tenuiſſima lamina ſubſtantiae albae ſ. medullaris, quae in hoc latere radicem interiorem huius nerui obtegit.
17. 17. Subſtantia perforata.

Fig. 6. *Alia ſectio baſeos cerebri, quae commiſſuram anteriorem per totam ſui longitudinem monſtrat.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

1. Pars corporis calloſi.
2. 2. Cornu poſterius ventriculi lateralis dextri et ſiniſtri.
3. 3. Pars lobi cerebri poſterioris.
4. 4. Plexus choroideus medius, ad marginem externum tractus optici in deſcendente parte cornu medii ventriculi lateralis adparens.
5. 5. Nerui optici, retrorſum reflexi, ad monſtranda crura anteriora fornicis.
6. Horum neruorum concurſus.
7. 7. Tractus opticus vterque.
8. 8. Tubercula poſteriora thalamorum.
9. 9. Eminentiae candicantes, quae propter vehementem neruorum opticorum reflexionem magis a ſe inuicem diſtant, quam in ſitu naturali partium.
10. 10. Crura cerebri.
11. 11. Locus niger crurum cerebri.
12. Sectio aquaeductus Sylvii.
    Ducta eſt ſectio a parte quam maxime eleuata corporum quadrigeminorum, oblique deorſum, vsque ad crura cerebri.
13. Portio plexus choroidei medii.
14. Crura anteriora fornicis.
15. 15. Portio corporum ſtriatorum, quae eſt inter commiſſuram anteriorem et tractum opticum.
16. 17. 17. 18 18. Commiſſura anterior cerebri: 16. pars media, anguſta et fibroſa, 17. pars anterior, lateſcens, 18. pars exterior, latiſſima, euaneſcens in ſubſtantia alba, quae ſupra cornu Ammonis eſt.
19. Sulcus inter lobos anteriores cerebri.
20. 20. Nerui olfactorii.
21. 21. Sectio verticalis horum neruorum, quae formam illorum triangularem oſtendit.

Fig. 7. *Origo nerui olfactorii ex corpore ſtriato. Diſſectum eſt corpus illud a baſi cerebri verticaliter et ſecundum longitudinem, ad directionem nerui olfactorii.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (⅔)

1. Sectio tractus optici.
2. Sectio commiſſurae anterioris cerebri.
3. Striae, oblique decurrentes pone illam commiſſuram, in corpore ſtriato.
4. Aliae ſtriae, in medio huius corporis.
5. Spatium album, quod inter ſtrias intercedit.
6. Striae ſuperiores et magis extenſae.

7. Se-

7. Sectio partis thalami optici, cuius color rubicundus eſt.

8. 8. Pars cornu anterioris ventriculi lateralis.

9. 10. Neruus olfactorius: 9. eius bulbus ſ. ganglion, 10. tuberculum triangulare.

11. 12 Confluxus huius nerui cum ſubſtantia alba, quae baſin corporis ſtriati circumdat et ad interiora huius corporis penetrat, vbi ſub forma filamentorum irregularium alborum cum cinereis commiſcetur.

Fig. 8. *Cornu Ammonis dextrum, cum parte cornu deſcendentis ventriculi lateralis, a latere aperti.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4. (⅔).

1. 2. Cornu Ammonis: 1. eius origo, 2. pars latior.

3. 3 Margo conuexus cornu Ammonis.

4. Fimbria ſ. taenia hippocampi, ſecundum marginem internum cornu Ammonis decurrens.

5. 5. Pars cornu deſcendentis ventriculi lateralis, *thecam* quaſi cornu Ammonis formans, ſtriis variis conſtans.

6. 6. Latus, quo haec theca aperta eſt.

Fig. 9. 10. *Sectio verticalis et longitudinalis eminentiae candicantis, cuius dimidium quaelibet harum Figurarum monſtrat.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 5. 6. (⅔)

1. Margo, baſi cerebri reſpondens.

2. Extremitas poſterior.

3. Portio, quae reſpondet ſuperiori parti cerebri.

4. Nerui optici ſectio.

5. Eminentia candicans, intus cinerea, extus albo cortice cincta.

6. Stria alba, continua cum cortice albo. Variam ſubſtantiae albae et cinereae commixtionem haec ſectio monſtrat.

Fig. 11. *Facies ſuperior cerebelli, quae tentorio reſpondet.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXVIII. Fig. 1. (⅔).

1. 1. Margo anterior.

2. 2. — poſterior.

3. 3. Crura ſ. pedunculi cerebelli ad corpora quadrigemina poſteriora.

4. 4. Columnae valuulae cerebri.

5. Valuula cerebri ſ. velum interiectum Halleri.

6. 7. 8. Vermis cerebelli ſuperior: 6. eius pars anterior, 7. media, 8. poſterior.

9. 9. Extremitas poſterior cerebelli, paullulum eminens.

10. 10. 10. Sulcus maior ſuperior cerebelli. — Nec minores ſulci, nec gyri iis interiecti, numeris notati ſunt.

11. 11. Lobulus cerebelli ſuperior internus.

12. 12. — — — externus.

13. Inciſura perpendicularis media ſ. communis.

Fig. 12. *Facies ſuperior cerebelli, remotis lobis cerebri poſterioribus oblique antroſum eleuati, cum partibus vicinis.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 2. 3. Vermis cerebelli ſuperior, qui oblique hic cernitur: 1. pars anterior, 2. media, 3. poſterior.

4. Inciſura perpendicularis media. Conf. Fig. 11. Num. 13.

5. 5. Extremitas poſterior cerebelli, paullulum eminens.

6. 6. Margo lateralis ſ. ſemicircularis cerebelli.

7. 7. 7. Sulcus maior ſuperior cerebelli. Conf. Fig. 11. Num. 10.

8. 9 Valuula cerebri: 8 pars anterior, leuiſſimis fibris cinereis transuerſalibus et lineola longitudinali intermedia plerumque notata, 9. pars poſterior, mere alba ſeu medullaris.

10. 10. Columnae valuulae cerebri. Conf. Fig. 11. Num. 4. 4.

11. 11. Crura ſ. pedunculi cerebelli ad corpora quadrigemina poſteriora. Conf. Fig. 11. Num. 3. 3.

12. 12. Neruus patheticus vterque ſ. quarti paris, variis filamentis pone corpora quadrigemina poſteriora incipiens.

13. 13. 14. 14 Corpora quadrigemina: 13. 13. anteriora, 14. 14. poſteriora.

15. 15 Duo tubercula paullulum eleuata, inter ſe confluentia, quae in parte poſteriori et laterali vtriusque thalami optici occurrunt.

 16. 16.

16. 16. Tubercula non conſtantia, inter corpora quadrigemina et tubercula 15.

17. 17. Regio poſterior thalamorum.

18. Glandula pinealis, extra ſitum ducta et reuoluta.

19. Commiſſura cerebri poſterior.

20. Fibrae tenuiſſimae albae horizontales, quae ſemper occurrunt inter glandulam pinealem et commiſſuram poſteriorem cerebri.

21. 21. Crura ſ. pedunculi glandulae pinealis. Conf. Fig. 1. Num. 20.

22. 22. Fimbria ſ. taenia hippocampi.

23. Portio corporis calloſi.

24. 24. Cornu Ammonis origo.

25. 25. Theca cornu Ammonis. Conf. Fig. 8. Num. 5.

26. 26. Proceſſus vnciformis huius thecae.

Fig. 13. *Facies inferior cerebelli.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (?)

1. 1. 1. Pars pontis Varolii.

2. 2. 2. 2. Cerebellum.

3. 3. Sulcus maior inferior cerebelli, reſpondens ſulco ſuperiori. Conf. Fig. 11. Num. 10. Fig. 12. Num. 7.

Reliqui minores ſulci numeris notati non ſunt.

4. 4. Lobuli ſeu eminentiae nerui vagi. Tab. CLVI. Fig. 3. Num. 9.

5. Medulla oblongata, reſecta.

6. 6. Vermis cerebelli inferior.

7. Inciſura perpendicularis media ſ. communis.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLVIII.

Fig. 1. *Sectio fere horizontalis cerebelli et pontis* Varolii, *a ſuperiori.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques,* Tab. XXIX. Fig. 1. (⅔).

1. 1. Sectio pontis Varolii, quae ſtrias transuerſales albas et cinereas oſtendit.
2. Raphe.
3. 3. Crura cerebelli ad pontem.
4. 4. 4. 4. Cerebellum.
5. Inciſura perpendicularis media ſ. poſterior.
6. 6. Sulcus maior ſuperior. Conf. Tab. CLVII. Fig. 11. Num. 10. Fig. 12. Num. 7.
7. 7. 7. Sectio vermis ſuperioris.

Ratio, qua ſubſtantia alba et cinerea ſtrias vario modo diſpoſitas forment, ex hac Figura et ex ſequentibus adparet.

Fig. 2. *Sectio cerebelli eodem modo, quam in praecedente Figura, ſed profundius inſtituta.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 1. Sectio obliqua pontis Varolii.
2. Raphe.
3. 3. 3. Ventriculus quartus, diſſectus.
4. 4. 4. Centrum medullare cerebelli.
5. Vermis cerebelli ſuperior, diſſectus.
6. Inciſura perpendicularis media ſ. poſterior.

Fig. 3. *Sectio cerebelli ita inſtituta, vt arbor vitae adpareat.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (⅔)

1. 1. Facies ſuperior cerebelli.
2. Medulla oblongata.
3. 3. Corpora quadrigemina anteriora.
4. 4. — — poſteriora.
5. 5. Crura ſ. proceſſus cerebelli ad corpora quadrigemina poſteriora, ſ. columnae laminae medullaris cerebelli.
6. Particula valuulae cerebri, ſ. laminae medullaris cerebelli, hic remotae, vt ventriculus quartus pateat.
7. Frenulum huius valuulae. Conf. Tab. CLV. Fig. 1. Num. 17.
8. 8. Arbor vitae.
9. 9. Ventriculus quartus, apertus.
10. 11. 12. Calamus ſcriptorius: 10. eius extremitas anterior ſ. initium, ea in regione, vbi definit aquaeductus Sylvii, qui ſub corporibus quadrigeminis decurrit et hic non cernitur: 11. media pars: 12. extremitas poſterior ſeu finis, vbi definit ipſe ventriculus quartus.

13. 13. Limes poſterior ventriculi quarti.
14. 14. Striae albae huius ventriculi.
15. 15. Portio plexus choroidei eiusdem ventriculi.
Conf. Fig. 5 — 9.

Fig. 4. *Portio cerebelli, ex laterali et media eius parte deſumta.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4. (⅔)

1. Centrum medullare ſ. truncus arboris vitae 1., cuius rami diſtincte cernuntur.
2. 2. 2. 2. Sulci cerebelli, qui maiores aut latiores in hac Figura ſunt, quam in naturali partium ſitu.

Fig. 5. 6. 7. 8. 9. *Varietates ventriculi quarti, aperti.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 5. 6. 7. 8. 9. (⅔)

1. Medulla oblongata.
2. Calamus ſcriptorius.
3. 3. Striae albae ventriculi quarti.
4. 4. Portio plexus choroidei eiusdem ventriculi.
5. 5. Corpora quadrigemina anteriora.
6. 6. — — poſteriora.
7. 7. Neruus patheticus.
Conf. Fig. 3.

Fig. 10. *Sectio cerebelli oblique ducta a corporibus quadrigeminis vsque ad medullam oblongatam.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXX. Fig. 1. (⅔)

1. Corpora quadrigemina.
2. Reſiduum valuulae cerebri ſ. laminae medullaris cerebelli, reſectae.
3. 3. Crura ſ. proceſſus cerebelli ad corpora quadrigemina poſteriora ſ. columnae laminae medullaris cerebelli.
4. Calamus ſcriptorius, in fundo ventriculi quarti adparens.
5. Lamina piae meningis, partem ventriculi quarti obtegens, minutiſſimis vasculis ſanguiferis cum plexu choroideo communicantibus picta.
6. 7. Plexus choroideus cerebelli dexter et ſiniſter.
8. Pars eius transuerſalis ſeu media, tenuiſſima, cuius ope ambo plexus inter ſe communicant.
9. 9. Ramuli ex arteriis vertebralibus orti.
10. Ventriculi quarti et calami ſcriptorii finis.
11. Striae albae huius ventriculi.
12. 12. Crura ſ. proceſſus cerebelli ad medullam oblongatam, ſ. corpora pyramidalia anteriora et lateralia Tarini.
13. 13. Neruus vagus.
14. 14. Centrum medullare cerebelli.

Fig. 11. *Cerebellum et medulla oblongata, a latere.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

1. Medulla oblongata.
2. Corpus oliuare.
3. 3. Corpora pyramidalia.
4. Crus ſ. proceſſus cerebelli ad medullam oblongatam.
5. 5. Neruus abducens vtriusque lateris.
6. Neruus durus ſ. communicans faciei.
7. Neruus mollis ſ. auditorius.
8. Portio media inter neruum durum et mollem. Conf. Tab. CLV. Fig. 8. Num. 24.
9. 9. 9. Pons Varolii, cuius ſtriae transuerſales hic cernuntur.
10. Neruus trigeminus.
11. Centrum medullare cerebelli. Reſecta eſt pars cerebelli, vt ea ratio, qua laminae albae cerebelli oriantur, conſpici poſſit.
12. Gyri et ſulci cerebelli.
13. 13. 13. Laminae albae gyrorum. Conf. Fig. 12. Num. 10.

Fig. 12. *Cerebellum a poſteriori viſum. Diducta a ſe inuicem ſunt hemiſphaeria, vt vermis inferior melius conſpiciatur.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (⅔)

1. 1. 1. 1. Hemiſphaeria cerebelli.
2. Medulla oblongata.
3. Inciſura perpendicularis media.
4. Gyri et ſulci.
5. Ventriculus quartus, apertus.
6. 6. Neruus mollis, cuius origines hic cernuntur.
7. 7. Neruus durus.
8. 8. 8. Sectio ſuperficialis, fere horizontaliter ducta ad altitudinem vermis.
9. 9. Truncus albus, ex quo laminae albae gyrorum oriuntur.
10. 10. Laminae albae gyrorum cerebelli. Conf. Fig. 11. Num. 13.
11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. Vermis cerebelli inferior.

Se-

Sectionis horizontalis ope aliqua pars huius vermis remota eſt, vt interior ſubſtantia conſpiciatur.

11. 11. Eminentia mammillaris illius vermis.

12. 12. Laminae ſemilunares huius eminentiae.

13. 13. 13. Pyramis lamellata vermis cerebelli.

14. 14. Alae aut expanſiones pyramidis (13).

Fig. 13. *Facies inferior cerebelli et pars plexus choroidei ventriculi quarti.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4. (⅔)

1. 1. 1. 1. Hemiſphaeria cerebelli.

2. 2. Portio poſterior cerebelli.

3. 3. Sulcus inferior.

4. 4. Portio inferior et ſubrotunda cerebelli.

5. Inciſura perpendicularis media.

6. 6. 7. Vermis cerebelli inferior. 7. 7. Pyramis lamellata. Conf. Fig. 12. Num. 13.

8. Ventriculus quartus, apertus.

9. 9. Interior ſubſtantia cerebelli, quae reſecta aliqua portione hic adparet.

10. 10. Plexus choroideus cerebelli, dexter et ſiniſter. Conf. Fig. 10. Num 6. 7.

11. Pars eius transuerſalis ſeu media, tenuiſſima, cuius ope ambo plexus inter ſe communicant.

Fig. 14. *Hemiſphaerium cerebelli ſiniſtrum, cuius ſulcus maior ſuperior, quantum fieri potuit, apertus eſt.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 5. (⅔)

1. Dimidium pontis Varolii ſuperficialiter diſſectum, ita, vt fibrae transuerſales cernantur.

2. Crus cerebelli ad pontem.

3. 3. 3. Hemiſphaerium cerebelli ſiniſtrum, cuius ſuperficies ſuperior hic adparet.

4. Dimidium inciſurae perpendicularis mediae.

5. Margo poſterior.

6. — anterior.

7. 7. 7. 7. Sulcus maior ſuperior, cuius margines valde a ſe inuicem diducti ſunt, eum in finem, vt ſulci et gyri, qui in fundo eius occurrunt, diſtincte cerni poſſint.

Fig. 15. *Facies inferior cerebelli cum partibus vicinis.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXXI. Fig. 1. (⅔)

1. 1. 1. 1. Cerebellum.

2. Medulla oblongata. Numerus inſcriptus eſt ſulco huius partis.

3. 3. Corpora pyramidalia.

4. 4. — oliuaria.

5. 5. 5. 6. 6. Pons Varolii, ub altitudine corporum pyramidalium horizontaliter diſſectus: 5. 5. 5. fibrae rubicundae transuerſales, 6. 6. tractus albi longitudinales, qui a corporibus pyramidalibus oriuntur et per pontem Varolii diuergendo vsque in crurum cerebri ſubſtantiam decurrunt. Conf. Tab. CLVI. Fig. 3. Num. 18. 19.

7. Fouea Tarini ſ. *foramen coecum anterius*, ſ. foſſa neruorum oculomotoriorum. Foraminula hic adparent, per quae penetrant vaſa ſanguifera.

8. 8. Nerui oculomotorii.

9. 9. Eminentiae candicantes, horizontaliter diſſectae, extus albae, intus cinereae.

10. 10. 10. 10. Crurum cerebri ſectio.

11. 11. Subſtantia nigra crurum cerebri. Cf. Tab. CLV. Fig. 6. Num. 17.

12. 12. 13. 13. Neruus trigeminus: 12. 12. eius portio poſterior, maior, 13. 13 portio anterior, minor.

14. 14. Neruus durus.

15. 15. — mollis.

16. 16. Portio media inter neruum durum et mollem. Conf. Tab. CLV. Fig. 8. Num. 24.

17. 17. Spatium album et fere triangulare, ad crura cerebelli pertinens, inter neruum durum ac mollem et trigeminum.

Fig. 16. *Sectio crurum cerebri et eminentiarum candicantium, remota ſubſtantia nigra cerebri.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 1. Poſterior pars crurum cerebri, vbi a ponte Varolii reſecta ſunt.

2. 2. Anterior pars.

3. Eminentiarum candicantium ſectio.

4. Foramen coecum anterius ſ. fouea Tarini. Conf. Fig. 15. Num. 7.

5. 5. Neruus oculomotorius dexter et ſiniſter, cuius radiculae ex crure cerebri, immo ex ipſo tractu albo longitudinali corporum pyramidalium (Fig. 15. Num. 6. 6) oriuntur.

6\. 6. Locus, quem occupauerat ſubſtantia nigra. Conf. Fig. 15. Num. 11. 11.

Fig. 17. *Cerebellum et medulla oblongata a latere. Reſecta eſt pars cerebelli, vt corpus dentatum adpareat.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 3. (2/3)

1\. Medulla oblongata.
2\. Corpus oliuare.
3 3. Corpora pyramidalia.
4 Crus cerebelli ad medullam oblongatam, quod neruum durum ſeparat a molli.
5\. Neruus mollis.
6\. — durus.
7\. Portio media inter neruum durum et mollem.
8\. 8. Neruus abducens vtriusque lateris.
9\. 9. 9. Pons Varolii.
10\. Eius raphe.
11\. Neruus trigeminus, duabus portionibus conſtans. Conf. Fig. 15. Num. 12. 13.
12\. Pars ſulci lateralis cerebelli.
13\. 13. 13. Centrum medullare cerebelli, quod veluti truncum arboris vitae format. Cf. Fig. 10. Num. 14.
14\. *Corpus dentatum* ſ. ſerratum ſ. rhomboidale *cerebelli*, quod in centro medullae cerebelli adparet.

Fig. 18. *Sectio verticalis hemiſphaerii cerebelli a latere.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 4. (2/3)

1\. 1. Cerebelli margo ſuperior.
2\. — extremitas anterior.
3\. — — poſterior.
4\. 4. Centrum medullare. Conf. Fig. 17. Num. 13.
5\. Corpus dentatum. Fig. 17. Num. 14.

Fig. 19. *Sectio verticalis medullae oblongatae a dextro latere ad ſiniſtrum ducta.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 5. (1/1)

1\. Sulcus medullae oblongatae. Conf. Fig. 15. Num. 2.
2\. 2. Corpora oliuaria.
3\. 3. *Corpus dentatum* ſ. ſerratum *corporis oliuaris.*

Fig. 20. 21. *Corpora dentata corporum oliuarium, microſcopio aucta.*

Vicq d'Azyr ibid. Fig. 6. 7.

1\. Extremitas ſuperior.
2 — inferior.
3\. Centrum.

Fig. 22. *Subſtantia cerebri intermedia.*

Franc. Gennari *de peculiari ſtructura cerebri.* (Parm. 1782. 8.) Tab. II.

1\. 1. 1. 1. Portio lobi cerebri poſterioris.
2\. 2. 2. Subſtantia alba ſ. medullaris.
3\. 3. 3. — cinerea ſ. corticalis.
4\. 4. 4. — *intermedia* ſ. tertia ſ. ſubalbida.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 4.



Fig. 7.



Fig. 9.



Fig. 8.



Fig. 10.



Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 7.



Fig. 2.

Fig. 9.



Fig. 11.

Fig. 8.



Fig. 6.



Fig. 1.



Fig. 4.



Fig. 3.



Fig. 5.

Fig. 2.



Fig. 9.

Fig. 7.



I.B. Hössel sc. Weimar

Fig. 1.
Fig. 4.
Fig. 8.
Fig. 6.
Fig. 2.
Fig. 7.
Fig. 10.
Fig. 9.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 3.
Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 11.



Fig. 2.

Fig. 12.

Fig. 3.

Fig. 13.



Fig. 4.



Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 10.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 8.



158

Fig. 4.
Fig. 1.
Fig. 7.
Fig. 5.
Fig. 8.
Fig. 3.
Fig. 6.
Fig. 9.
Fig. 2.
Fig. 14.
Fig. 13.
Fig. 10.
Fig. 15.
Fig. 17.
Fig. 11.
Fig. 16.
Fig. 18.
Fig. 22.
Fig. 12.
Fig. 19.
Fig. 20.

EXPLICATIO

TABVLAE CLIX.

Fig. 1. *Durae meningis productio, medullam ſpinalem eiusque neruos inueſtiens, in ſitu naturali, a facie poſtica ſpectata.*

Iac. Hvber *de medulla ſpin.* Icon. I. Halleri *Icon. anat.* Faſc. I.

1. 1. Vertebrae colli primae ſ. atlantis arcus anterior, paullum oblique ſurſum eleuatus.

2. 2. Eiusdem vertebrae ſinus articulares ſuperiores.

3. 3. Eiusdem vertebrae proceſſus tranſuerſi.

4. 4. 4. Inuolucrum medullae ſpinalis, a dura meninge productum, ab occipitis oſſe ad medium vsque os ſacrum continuatum, ſaccum fere repraeſentans.

5. 5. 5. Interſtitium inter duram meningem et canalem medullae ſpinalis oſſeum intercedens, nigro colore diſtinctum.

6. 6. Ligamentulum caudae equinae medium, quod veteres pro neruo impari habuerunt.

7. Dentis epiſtrophei ſupereminens mucro.

8. Medullae ſpinalis principium, quod a medulla oblongata abſciſſum eſt.

9 — 16. Nerui ceruicales octo, dextri lateris.

17 — 28. Nerui dorſales duodecim.

29 — 33. Nerui lumbales quinque.

34 — 38. Nerui ſacrales quinque.

39 — 68. Ganglia neruorum ſpinalium triginta, ſiniſtri lateris.

69. Nerui ceruicalis primi ramus anterior.

70. — — — — poſterior.

71. — — ſecundi ramus anterior.

72. — — — — poſterior.

73. — — tertii ramus anterior.

74. — — — — poſterior.

75. 75. 75. Foramina in ipſis gangliis pro tranſitu vaſorum.

76. 76. 76. 76. Filamenta ſ. ligamentula quatuor ex infimo durae meningis apice ſecedentia et oſſibus vicinis infixa.

Fig. 2. *Medulla ſpinalis in ſitu naturali, cum neruis ex illa egredientibus, a poſteriori viſa. Denudata eſt ab omni inuolucro, excepta pia meninge. Ablata eſt oſſis occipitis pars poſtica vsque ad tranſitum arteriae vertebralis, ablata quoque eſt pars poſterior vertebrarum; pars autem anterior oſſis occipitis et oſſis petroſi portio paullum eleuata et retrorſum inclinata eſt. Hemiſphaeria cerebelli cum verme antrorſum inclinata ſunt.*

Hvber et Haller ibid. Icon. II.

1. 1. Spatium, quod hemiſphaeria cerebelli occupant.

2. Vermis cerebelli medius.

3. 3. 3. 3. Portiones oſſis petroſi et oſſis occipitis, dura meninge inueſtitae.

4. 4. Medullae oblongatae pars.

5. 5. Striae albae medullares ex ipſo ventriculo quarto prodeuntes.

6. 6. Ventriculus quartus.

7. Calamus ſcriptorius.

8. 8. 8. Medulla ſpinalis.

9. Eius duae eminentiae fere orbiculares, in quas deſinit infimus medullae apex, quae totae laeues ſunt nullaque filamenta neruea demittunt.

10. 10. Ligamentulum caudae equinae medium (Conf. Fig. 1. Num. 6), ex infimo piae meningis apice cum vaſis ſanguiferis, hic non expreſſis, productum, per mediam caudam equinam excurrens et per infimum durae meningis apicem elabens, tandem in oſſe coccygis diſperſum deſinens. Aciculis ſuſtentatum eſt, quo clarius conſpici poſſit.

11. 11. Ganglion nerui ſacralis quarti.

12. 12. — — — quinti, ex quo in ſiniſtro latere ramus exit, propriam intumeſcentiam gangliformem efficiens.

13. 13. 13. Medullae ſpinalis inuolucrum a dura meninge productum, per medium diſciſſum et vtrinque reclinatum.

14. 14. Neruus durus.

15. 15. N. gloſſopharyngeus.

16. 16. N. vagus.

17. 17. N. acceſſorius, in ſiniſtro latere diſtinctius expreſſus, quam in dextro. Nerui huius portiones, filamentis nerueis obtectae, punctis indicatae ſunt.

18. Prima huius nerui origo inter neruum ceruicalem ſextum et ſeptimum.

19. Quatuor radiculae huius nerui filamentoſae, e medulla oblongata ortae. Reliquae ſex radiculae ſimplicis originis, e medulla ſpinali exeuntes, numeris notatae non ſunt: partim diſtincte conſpicuae, partim etiam, qua neruorum ceruicalium filamentis obteguntur, punctis indicatae ſunt.

20. Neruus hypogloſſus dexter, quatuor filamentis conſtans, quae in hoc latere concurrunt et commune durae meningis foramen ſubeunt, in ſiniſtro vero latere, in quo numeris notatae non ſunt, per duo diſtincta foramina durae meningis egrediuntur.

21. 21. 21. 21. Filamenta neruea communicantia, ab vnius nerui filamentorum infimo ad alterius ſupremu moblique transeuntia, obiter tantum expreſſa.

22. Origo ligamenti denticulati ſeu prima eius ad duram meningem adhaeſio, ex qua deinde dentes omnes (23) ex ordine conſpiciuntur, ad interſtitia neruorum durae meningi inſerta.

23. 23. 23. 23. Ligamentum denticulatum, ab vno tantum latere repraeſentatum.

24. 24. Arteriae vertebrales e foraminibus ſuis exeuntes.

25. 25. 25. 25. Filamenta neruea ab antica medullae ſpinalis facie accedentia et cum poſticis foramina durae meningis ſubeuntia, hinc inde conſpicienda et ex parte tantum indicata.

26. Locus, vbi filamenta neruea concurrere incipiunt et caudae equinae baſis conſtituitur.

27. Locus, vbi deſinunt filamenta neruea oriri.
Haec filamenta vtrimque paullum reclinata ſunt, quo medullae in medio latentis natura et forma detegatur.

28. 28. Cauda equina.

29—36. Nerui ceruicales octo, dextri lateris

37—48. — dorſales duodecim.

49.—53. — lumbales quinque.

54.—58. — ſacrales quinque.

Fig. 3. *Medullae ſpinalis portio e ſuprema parte dorſi deſumta, et ab antica facie, corporibus vertebrarum reſpondente, ſpectata.*

Hvber et Haller ibid. Icon. III.

1. 1. Ligamentum a pia meninge productum et ad vnam vel alteram lineam medullari ſubſtantiae immiſſum.

2. 2. Intumeſcentiae vtcumque vermem ſericeum referentes.

3. 3. 3. 3. 3. Neruorum filamenta antica dextri lateris. Plures ſurculi tenues bina filamenta

menta neruea pro quouis neruo conſtituunt.

4. Medulla per medium horizontaliter diſciſſa, vbi ſubſtantia alba ſeu medullaris in ambitu conſpicitur, et cinereae ſeu corticalis figura et magnitudo in centro exhibetur.

Fig. 4. *Neruus acceſſorius cum vicinis partibus.*

Scarpa in *Actis Academiae Ioſephinae* Tom. I. (⅖)

1. 1. 1. Cucullaris dexter, reflexus.
2. Rhomboideus maior.
3. — — minor.
4. Leuator ſcapulae.
5. 5. Scaleni pars.
6. Clauicula.
7. Omohyoideus.
8. Supraſpinatus.
9. Infraſpinatus.
10. Deltoideus.
11. Sternocleidomaſtoideus, antrorſum reuulſus.
12. Digaſtrici venter poſterior.
13. Vena jugularis interna colli.
14. Arteria carotis communis.
15. — transuerſa colli.
16. — vertebralis.
17. Proceſſus mammillaris ſecundum longitudinem reſectus.
18. Sinus transuerſi pars infima.
19. Proceſſus condyloideus dexter oſſis occipitis, reſectus.
20. Parotis.
21. Medulla oblongata, reſecta et in ſiniſtrum latus inclinata.
22. Ventriculus quartus cerebri.
23. Striae medullares.
24. 24. Medulla ſpinalis.
25. Nerui ceruicalis primi truncus.
26. — — ſecundi ganglion.
27. Neruus ceruicalis tertius.
28. Nerui optici.
29. — oculomotorii.
30. Neruus patheticus.
31. — trigeminus.
32. — durus.
33. — mollis.
34. Nerui acceſſorii initium, inter neruum ceruicalem quintum et ſextum.
35. Radix acceſſorii, neruo ceruicali primo communis.
36. 36. Radices nerui acceſſorii ex medulla oblongata.
37. Nerui acceſſorii truncus.
38. Eius ramus internus.
39. — — externus.
Anaſtomoſes, quae inter acceſſorium et vagum occurrunt, numeris notatae non ſunt, ne figura obumbraretur.
40. Ramus pharyngeus nerui vagi.
41. Nerui laryngei initium.
42. Neruus vagus.
43. Surculi a ramo externo acceſſorii ad Sternocleidomaſtoideum.
44. Anaſtomoſis nerui acceſſorii cum ceruicali ſecundo et tertio.
45. Ramus nerui acceſſorii ad ſuperiorem partem Cucullaris.
46. Ramus anaſtomoticus nerui acceſſorii cum ramo ex quarto et quinto ceruicalium.
47. 47. Nerui acceſſorii diſtributio in Cucullarem.
48. 48. Rami neruorum dorſalium.
49. Ramus nerui ceruicalis quarti ad Leuatorem ſcapulae.
50. Ramus ex coalitu nerui ceruicalis tertii et quarti enatus, ad Cucullarem tendens.
51. Plexus neruorum brachialium
52. Neruus hypogloſſus.
53. — gloſſopharyngeus.
54. — vagus.

Fig. 5. *Nerui acceſſorii propago ad ganglion nerui vagi ſoluta.*

Scarpa ibid. Fig. II.

1. Nerui acceſſorii ramus internus.
2. Nerui vagi filamenta.
3. pharyngeus.
4. Nerui acceſſorii propago in ganglion nerui vagi ſoluta.
5. Fibrilla nerueа vagi ad hypogloſſum.
6. Ramus nerui acceſſorii externus.
7. Neruus hypogloſſus.
8. — laryngeus.

Fig. 6. *Filamenta nerui accessorii ad hypoglossum et ad ganglion nerui vagi.*

Scarpa ibid. Fig. IV.

1. Fibrilla nerui vagi in hypoglossum immissa.
2. Ramus internus nerui accessorii.
3. 4. Fibrillae duae, altera ab accessorio, altera a vago ad componendum neruum pharyngeum.
5. Neruus pharyngeus.
6. Filamentum accessorii ad neruum hypoglossum.
7. 8. Fila duo accessorii ad ganglion nerui vagi.
9. Filamentum nerui vagi ad ramum descendentem nerui hypoglossi.
10. Ramus externus nerui accessorii.
11. Ramus laryngeus nerui vagi.
12. Truncus nerui hypoglossi.
13. Ramus descendens huius nerui.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLX.

Nerui faciei, prout ſub cute adparent.

Io. Fr. Meckel *Mém. de l'Acad. de Berlin*, Tome VII.

1. Sternocleidomaſtoideus.
2. Maſſeter.
3. Venter poſterior Digaſtrici maxillae.
4. Styloglosſus.
5. Buccinator.
6. Zygomaticus maior.
7. Leuator anguli oris.
8. Orbicularis oris.
9. Naſalis labii ſuperioris.
10. Compreſſor naſi.
11. Leuator labii ſuperioris alaeque naſi.
12. Frontalis, a margine orbitae reſectus (54).
13. Temporalis, inuolucro ſuo et galea aponeurotica adhuc tectus.
14. 14. Orbicularis palpebrarum ſtratum internum.
15. Attollens auriculae.
16. Retrahentes auriculae.
17. Occipitalis.
18. Depreſſoris anguli oris pars ſuperior.
19. Eiusdem muſculi pars inferior, reſecta.
20. Quadratus menti
21. Glandula maxillaris.
22. Proceſſus condyloideus maxillae inferioris.
23. Os jugale.
24. 24. Inciſio tranſuerſalis in galeam aponeuroticam et inuolucrum muſculi temporalis, quae eum in finem facta eſt, vt nerui cutanei anteriores temporales in conſpectum venirent.
25. Venae jugularis externae principium.
26. — facialis poſterior.
27. — — anterior.
28. — angularis oculi, quae ſe in venam facialem anteriorem continuat.
29. — naſalis ſuperior exterior.
30. — naſalis interior, quae ad canthum oculi internum cum priori communicat.
31. Vena frontalis.
32. Vena orbitalis ſuperior exterior ophthalmica anterior, quae per foramen frontale ex orbita prodit.
33. Arteria carotis externa ſ. facialis.
34. — maxillaris interna.
35. 35. Arteria occipitalis.
36. — temporalis.
37. Art. auricularis exterior ſuperior.
38. Ramus anterior arteriae temporalis.
39. Anaſtomoſis eius cum arteria frontali.
40. Ramus poſterior arteriae temporalis.
41. Anaſtomoſis inter arteriam temporalem et occipitalem.
42. Anaſtomoſis inter arteriam auricularem et occipitalem.
43. Art. frontalis, ſ. ramus arteriae ophthalmicae cum neruo frontali ex orbita prodiens.
44. Ramus frontalis arteriae temporalis.

45. Art. facialis.

46. Ramus communicans cum arteria maxillari inferiore per foramen mentale prodeunte.

47. Art. coronaria labii inferioris.

48. — — — ſuperioris.

49. Continuatio arteriae facialis.

50. Art. naſi media et inferior.

51. — dorſalis naſi inferior.

52. — — — ſuperior.

53. Anaſtomoſis arteriae facialis cum ophthalmica.

54. Margo muſculi frontalis reſecti (12.)

55. Margo ſuperior orbitae, a muſculis denudatus.

56. Margo inferior orbitae, etiam denudatus.

57. Poſterior facies auris externae, quae uerſus anteriora reflexa. eſt.

58. Lobulus auris, eleuatus et reflexus.

59. Tragus.

60. Arcus Zygomaticus.

61. Ductus Stenonianus, cui particula parotidis adhuc adhaeret.

62. *Neruus frontalis* magnus ex ramo primo ſ. ophthalmico nerui trigemini, per foramen ſupraorbitale prodiens.

63. Ramus eius exterior (71.)

64. Ramus interior.

65. Ramus tertius nerui frontalis magni ſ. anaſtomoticus.

66. Surculus palpebralis exterior ſuperior huius rami tertii.

67. Ramus rami 65. in tres ſurculos diuiſus, qui anaſtomoſin ineunt cum ramo ſupra orbitali 220. nerui duri.

68. Ramus rami 65. ad frontem adſcendens, in duos ſurculos (69. 70.) diuiſus.

69. Alter ramulus, qui cum ramo temporali (214) nerui duri communicat.

70. Alter ramulus, qui, adſcendens ad frontem, communicat cum neruo temporali ſuperficiali ſecundo (147.)

71. Ramus exterior nerui frontalis magni (63.) punctis indicatus, dum ſub muſculo frontali adſcendit, ac deinde in varios ſurculos ſub cute, quae oſſa bregmatis obtegit, diuiſus.

72. Ramus frontalis profundus, ad frontem adſcendens, inter os frontis et pericranium.

73. Ramuli ultimi huius rami (72.) ſub cute deſinentes.

74. Continuatio rami interioris (64.) nerui frontalis magni, qui ſub muſculo frontali prodit et cutaneus euadit.

75. Ramulus anaſtomoticus cum ſupratrochleari.

76. *Neruus ſupratrochlearis* ſ. frontalis minor exterior ex ramo frontali rami primi nerui trigemini.

77. Ramus palpebralis ſuperior medius, ad mediam partem palpebrae ſuperioris ſupra Orbicularem decurrens.

78. Ramulus eius anaſtomoticus cum neruo ſupra orbitali (226.) nerui duri.

79. Ramulus anaſtomoticus cum neruo infratrochleari.

80. Ramulus anaſtomoticus cum ramo frontali anteriori ex neruo infratrochleari.

81. Ramulus anaſtomoticus nerui ſupratrochlearis cum ramo nerui duri (225.)

82. Ramus anaſtomoticus cum ramo interiori (64.) nerui frontalis magni.

83. Ramus frontalis nerui ſupratrochlearis.

84. Rami anteriores ſubcutanei frontales.

85. Ramus ſub muſculo frontali decurrens, anaſtomoticus cum neruo frontali magno.

86. *Neruus infratrochlearis*, ſ. frontalis minor interior ex ramo naſali rami primi nerui trigemini.

87. Ramus palpebralis interior, in duos ramulos diuiſus, quorum alter ad carunculam lacrymalem fertur, alter ſupra ligamentum palpebrale decurrens cum ramo (236.) nerui duri anaſtomoſin init.

88. Ramus frontalis ſubcutaneus anterior.

89. Ramus muſcularis ad Frontalem, Corrugatorem ſupercilii et cutem partis anterioris et interioris frontis.

90. *Neruus cutaneus naſalis ſuperior*, ex ramo naſali rami primi nerui trigemini.

91. Surculus huius nerui ad eam partem muſculi frontalis, quam Procerum vocant.

92. Ramus communicans cum ramo 250. et 272. nerui duri.

93. Surculi ad cutem oſſa naſi obtegentem.

94. *Neruus infraorbitalis*, ex ramo ſecundo nerui trigemini.

95. Ramus cutaneus exterior ſuperior huius ner-

nerui, qui in hoc ſpecimine per peculiare foraminulum infraorbitale in parte interiori marginis inferioris orbitae prodit.

96. Ramus, qui circa venam angularem oculi flectitur ad partem anteriorem palpebrae inferioris, et anaſtomoſi iungitur ramo palpebrali inferiori ex neruo duro (249).

97. Surculi huius nerui (95.) ad Leuatorem labii ſuperioris alaeque naſi abeuntes et ad cutem dorſi naſi deſinentes.

98. Ramus rami 95. et anaſtomoticus cum ramo naſali ſuperiori nerui duri.

99. Neruus cutaneus medius naſi, ſeu ramus ſecundus nerui infraorbitalis.

100. Ramus, qui poſt anaſtomoſin cum ramo 98. tranſit ad mediam partem dorſi, ad alam et ad Compreſſorem naſi.

101. Communicatio huius nerui cum illo nerui duri ramo, qui reliquis ramis nerui infraorbitalis anaſtomoſi iungitur.

102. Surculi ad cutem, quae alum naſi obtegit.

103. Ramus anaſtomoticus cum neruo duro, ſurculos emittens ad cutem alae naſi.

104. 104. Neruus cutaneus inferior naſi, ſeu ramus tertius nerui infraorbitalis.

105. Neruus labialis ſuperior primus, ſeu ramus quartus nerui infraorbitalis.

106. Neruus labialis ſuperior ſecundus, ſeu ramus quintus nerui infraorbitalis.

107. Neruus labialis ſuperior tertius, ſeu ramus ſextus nerui infraorbitalis.

108. Neruus labialis ſuperior quartus ſeu externus ſeu ramus ſeptimus nerui infraorbitalis.

109. Ramus palpebralis inferior medius, ex neruo 105. vel ex neruo 104. ortus, et circa venam angularem oculi flexus.

110. Anaſtomoſis nerui 104. cum neruo duro.

111. Coniunctio nerui 104. et 105.

112. Ramus nerui 104, qui circa narem flexus ad cutem partis inferioris ſepti naſi abit.

113. Surculus huius rami ad Naſalem labii ſuperioris.

114. Communicatio inter neruum 105. et ramum 268. nerui duri.

115. 115. 115. Ramuli nerui 105. ad Orbicularem oris et cutem labii ſuperioris pertinentes.

116. Inſertio rami nerui duri in neruum labialem ſuperiorem ſecundum (106.).

117. Nerui labialis ſuperioris ſecundi (106.) ramuli ad Orbicularem oris et mediam partem labii ſuperioris.

118. Anaſtomoſis huius nerui (106.) cum ramo 285. nerui duri.

119. Ramus nerui labialis ſuperioris tertii (107.) ad partem exteriorem labii ſuperioris decurrens.

120. Communicatio huius nerui cum neruo labiali quarto (108.) per duo filamenta.

121. Anaſtomoſis eiusdem nerui cum ramo 285. nerui duri.

122. Ramus nerui 107. in Leuatorem anguli oris inſertus.

123 Ramus nerui labialis ſuperioris externi (108.) deſcendens ad angulum exteriorem labii ſuperioris.

124. Communicatio huius nerui cum ramo 285. nerui duri.

125. Ramus nerui 108. inſertus in ramum 284. nerui duri.

126. Neruus palpebralis inferior externus, ramus nerui 108., qui etiam, ceu reliqui nerui palpebrales inferiores, circa venam angularem oculi flectitur.

127. Ramus minor huius nerui, qui communicat cum neruo 130.

128. Alius ramus, ad partem exteriorem et mediam palpebrae inferioris adſcendens.

129. *Neruus ſubcutaneus malae inferior*, qui ramus primus eſt rami ſecundi nerui trigemini, per foramen inferius corporis oſſis jugalis prodiens.

130. Ramus huius nerui, coniungens ſe cum neruo 127.

131. Ramulus ſupra os deſcendens, vt coeat cum neruo 247.

132. Alius ramulus huius nerui, adſcendens ad foramen ſuperius oſſis jugalis, vt ſe coniungat cum neruo ſubcutaneo malae ſuperiori.

133. *Neruus ſubcutaneus malae ſuperior*, per foramen ſuperius oſſis jugalis prodiens.

134. Ramus huius nerui coniungens ſe cum ramo 228. nerui duri.

135. Ramus interior eiusdem nerui, adſcendens ſupra marginem exteriorem orbi-

tae et difpergens fe in palpebram fuperiorem.

136. *Neruus cutaneus temporalis anterior primus*, ex ramo fecundo nerui trigemini, per incifionem (24.) aponeurofeos mufculi temporalis prodiens.

137. Ramus huius nerui adfcendens fupra aponeurofin mufculi temporalis.

138. Ramus huius nerui, adiungens fe radici nerui cutanei temporalis anterioris.

139. Communicatio rami 219. nerui duri cum neruo cutaneo temporali anteriori primo.

140. *Neruus cutaneus temporalis anterior fecundus*, etiam ex ramo fecundo nerui trigemini.

141. Communicatio rami 138. et coniunctio illorum in vnum neruum.

142. Ramus adfcendens et ad cutem, quae mufculum temporalem obtegit, fe conferens.

143. Ramus huius nerui cutanei temporalis, qui ramo 217. nerui duri iungitur.

144. *Neruus cutaneus temporalis anterior tertius*, etiam ex ramo fecundo nerui trigemini.

145. Eius coniunctio cum ramo 207. nerui duri.

146. Ramus fupra temporalem mufculum adfcendens fub cute.

147. Ramus nerui 142. coniungens fe cum ramulo 70. nerui frontalis magni.

148. *Neruus mentalis*, feu continuatio nerui maxillaris inferioris, per foramen mentale exiens.

149. Ramus mufcularis f. fympathicus huius nerui.

150. Prima anaftomofis eiusdem nerui cum ramo 324. nerui duri.

151. Secunda anaftomofis cum ramo 328. nerui duri.

152. 152. Filamenta nerui mentalis ad Quadratum menti.

153. Neruus labialis inferior internus nerui mentalis.

154. Anaftomofis eius cum ramo 316. nerui duri.

155. Ramus anterior nerui 153., qui fub cute menti et in mediam partem labii inferioris difpergitur.

156. Ramus medius nerui 153, cuius ramuli magis ad exteriorem partem labii inferioris decurrunt.

157. Anaftomofis huius rami cum ramo 316. nerui duri.

158. Ramus pofterior nerui 153.

159. Duo ramuli huius rami, quorum furculi fub Orbiculari oris ad glandulas labiales decurrunt.

160. Parua anaftomofis inter alterum horum ramulorum et filamentum rami 316. nerui duri.

161. Neruus labialis inferior externus nerui mentalis.

162. Ramulus anaftomoticus huius nerui, qui fe cum ramo 323. nerui duri coniungit.

163. Continuatio nerui 161., qui ad exteriorem partem labii inferioris, ad angulum et ad Orbicularem oris definit.

164. Anaftomofis cum ramo 307. et 310. nerui duri.

165. *Neruus buccinatorius*, ex ramo tertio nerui trigemini, inter Mafſeterem et Buccinatorem prodeuns.

166. Ramus minor huius nerui, fuper Buccinatorem et venam facialem anteriorem defcendens ac tandem in ramum 304. nerui duri fe inferens.

167. Ramus nerui buccinatorii, qui pone arteriam et venam facialem decurrit.

168. Ramus rami maioris nerui buccinatorii, qui ante arteriam facialem cum ramo 298. nerui duri coniungitur et arteriam facialem circumdat.

169. Coniunctio nerui 167. cum ramis 298. et 299. nerui duri, qua fit, vt veluti annulus arteriam et venam facialem cingens formetur.

170. Filamenta neruea, quae ex hoc ramo nerui buccinatorii ad Depreſſorem anguli oris tranfeunt.

171. Alia filamenta, quae ad partem anteriorem Buccinatoris pertinent et ramo 286. nerui duri junguntur.

172. Ramus medius nerui buccinatorii fupra filamenta (171.) illa ad labium fuperius procedens.

173. Coniunctio huius nerui fuper arteria faciali cum ramis 280. et 282. nerui duri.

174. Ramulus huius coniunctionis in Buccinatorem pone infertionem Zygomatici immerfus.

175. Ra-

175. Ramus ſuperior nerui buccinatorii, ad faciem inter Maſſeterem et Buccinatorem ſub ductu STENONIANO procedens.

176. Ramus ſuperior coniunctus cum ramo ſuperiori rami medii (172.) nerui buccinatorii, qui retro venam facialem procedit; mox ante hanc venam communicat cum ramulo rami 260. et 266. nerui duri, qui ſuper venam facialem decurrendo annulum format, venam illam cingentem.

177. Filamenta huius rami ſuperioris (175.) in ſuperiorem partem Buccinatoris inſerti.

178. *Neruus durus* ſ. communicans faciei, qui pone lobulum auris per foramen ſtylomaſtoideum prodit.

179. *Ramus profundus primus* huius nerui, qui vocatur *ramus profundus exterior* ſ. auricularis poſterior.

180. Ramus huius rami, qui ad partem poſteriorem auris externae ſeu ad meatum auditorium cartilagineum ſe confert.

181. Coniunctio huius rami cum ramo 342. nerui auricularis poſterioris ex neruo ceruicali tertio.

182. Ramulus rami 179. qui ad cutem procedit, quae Attollentem auriculae obtegit.

183. Ramus, qui ad Occipitalem fertur.

184. *Ramus profundus ſecundus ſ. muſcularis interior* nerui duri.

185. Ramus eius poſterior.

186. Ramus eiusdem rami (184) in ventrem poſteriorem Digaſtrici ſe conferens.

187. Ramus rami 184., qui perforato muſculo digaſtrico ante proceſſum mammillarem adſcendit et ſe coniungit cum ramo laryngeo nerui vagi.

188. Idem ramus pone arteriam carotidem ad foramen jugulare ſe conferens.

189. Ramus anterior rami 184.

190. Primus eius ramus, qui ſub parotide pone maxillam inferiorem ad arteriam carotidem externam deſcendit.

191. Inſertio huius rami in ramum mollem nerui ſympathici magni, qui ramos arteriae carotidis externae comitatur.

192. Secundus ramus rami 189., in Styloglosſum inſertus.

193. Tertius ramus rami 189., qui, parotide tectus, pone reliquos nerui duri ramos ad collum deſcendit et cum neruo cutaneo medio colli (349). communicat.

194. Anaſtomoſis huius rami cum ramo 358. nerui cutanei medii colli.

195. *Ramus ſuperior nerui duri* ſ. neruus ſympathicus minor.

196. *Ramus temporalis primus* ſ. zygomaticus poſterior ex hoc ramo.

197. Ramus eius auricularis anterior, qui communicat cum ramo 334. nerui auricularis poſterioris ex neruo ceruicali tertio.

198. Coniunctio huius nerui cum neruo auriculari anteriori ſiue cutaneo tragi ex neruo cutaneo temporali poſteriori (199).

199. Ramus cutaneus temporalis poſterior nerui temporalis primi (196).

200. Eiusdem decurſus ſupra arcum Zygomaticum ſub muſculo anteriore auriculae, quo facto adſcendit ſupra aponeuroſin muſculi temporalis et distribuit ſe inter ramos neruorum cutaneorum temporalium rami ſecundi nerui trigemini.

201. Ramus anterior nerui temporalis primi, qui ramulos ſuos diſtribuit ſuper aponeuroſin muſculi temporalis et coniungit ſe cum ramo 210. nerui Zygomatici ſecundi.

202. *Ramus adſcendens* eiusdem rami 195. ſeu *neruus Zygomaticus magnus.*

203. *Ramus deſcendens* ſeu *facialis* eiusdem rami 195. Hi duo rami (202. 203.) ſibi inuicem juncti arcum efficiunt (*pedem anſerinum* olim dictum) ex quo varii rami prodeunt.

204. Communicatio huius rami (203) cum ramo 366. nerui cutanei temporalis poſterioris, qui ſuper arteriam temporalem decurrit.

205. Anaſtomoſis rami adſcendentis (202) cum eodem ramo 366.

206. Inſertio rami 367. nerui cutanei temporalis poſterioris, qui pone arteriam temporalem decurrit.

207. *Ramus temporalis secundus* seu Zygomaticus secundus, ex ramo adscendente (202) nerui duri.

208. Communicatio huius rami cum cutaneo temporali posteriori (199).

209. Insertio ramuli nerui temporalis tertii (215).

210. Ramus, qui super aponeurosi musculum temporalem obtegente jungitur ramo 201.

211. Ramus nerui temporalis secundi, distribuens se super aponeurosi musculi temporalis.

212. 213. Insulae, quas hi nerui formant.

214. Ramulus, qui cum ramulo 69. nerui frontalis magni communicat.

215. *Ramus temporalis tertius* nerui duri.

216. Ramus huius nerui communicans cum ramo quarto seu orbitali superiori.

217. Ramus eiusdem nerui, qui adscendit super arcum Zygomaticum et communicat cum ramo 143. nerui cutanei temporalis ex neruo trigemino.

218. Alter ramus eiusdem nerui, qui etiam super arcum Zygomaticum adscendit et communicat cum ramo 222.

219. Ramulus nerui 215., communicans cum ramo 139. nerui trigemini.

220. Ramus supraorbitalis rami temporalis, qui versus foramen supraorbitale procedens, sub musculo orbiculari palpebrarum, jungitur ramo 67. nerui frontalis magni.

221. *Ramus quartus* nerui duri, seu *orbitalis superior.*

222. Ramus huius nerui, qui super anteriorem partem arcus Zygomatici adscendit et cum ramo 218. communicat.

223. Ramus supraorbitalis nerui 221.

224. Ramus huius rami, qui cum ramo 67. nerui frontalis magni communicat.

225. Ramus inferior eiusdem rami, qui, datis ramulis ad palpebram superiorem, communicat cum ramo 81. nerui supratrochlearis.

226. Ramus, qui, postquam super palpebram superiorem transiit, communicat cum neruo palpebrali superiori, mediante neruo supratrochleari.

227. *Ramus quintus* nerui duri, seu orbitalis inferior. s. malaris.

228. Ramus huius nerui communicans cum subcutaneo malae superiore (134).

229. Ramus, distribuens se in exteriorem partem Orbicularis palpebrarum.

230. Alius ramus ad eundem musculum et ad exteriorem palpebrae superioris partem.

231. Ramus communicans cum subcutaneo malae inferiore.

232. Ramus anastomoticus cum eodem neruo subcutaneo.

233. Ramus versus marginem inferiorem orbitae adscendens et alio surculo eiusdem rami (227). junctus, ex quo confluxu nascitur ramus 234.

234. Ramus palpebralis inferior nerui duri, ad fibras Orbicularis, qui palpebram inferiorem occupant, distributus.

235. Anastomosis cum ramo orbitali inferiori nerui facialis superioris.

236. Filamentum huius nerui, quod, postquam supra ligamentum palpebrale transiit, communicat cum ramo palpebrali superiori interiori nerui infratrochlearis.

237. Ramus, nerui orbitalis inferioris communicans cum faciali superiori.

238. Ramus muscularis Orbicularis palpebrarum, junctus ramo palpebrali inferiori externo nerui infraorbitalis.

239. Ramus nerui orbitalis inferioris, (227) communicans cum neruo faciali superiori, antequam Zygomaticum subeat, cui musculo etiam surculum praebet.

240. *Ramus facialis superior* nerui duri.

241. Ramus, qui jungitur faciali medio s. magno.

242. Anastomosis cum ramo 367. nerui cutanei temporalis posterioris.

243. Ramus orbitalis inferior rami 240.

244. Ramus facialis huius nerui.

245. Ramus ad Zygomaticum maiorem pertinens.

246. Alius, qui pergit sub musculo Zygomatico et ante illum communicat cum neruo faciali magno aut medio.

247. Ramus 243., qui, postquam continuauit antrorsum sub Zygomatico magno, communi-

municat cum ramo 131. nerui ſubcutanei malae inferioris.

248. Ramus infraorbitalis nerui facialis ſuperioris, ad marginem inferiorem orbitae adſcendens.

249. Communicatio huius rami cum ramo 271. nerui facialis medii.

250. Ramus eiusdem nerui, qui jungitur neruo 92.

251. Alius eiusdem nerui ramus, communicans cum neruo 90.

252. Ramus 244. mittens duos ramos ſuos ante muſculum Zygomaticum in ramos nerui facialis medii.

253. Ramus muſcularis, qui ſe in Orbicularem palpebrarum distribuit.

254. *Ramus facialis magnus* ſeu *medius* nerui duri.

255. Ramus eius communicans cum ramo faciali inferiori nerui duri.

256. Ramus ſuperior nerui facialis medii.

257. Ramus minor, communicans cum faciali ſuperiori.

258. Ramus ſuperior nerui facialis ſub Zygomatico decurrens.

259. Ramus inferior nerui facialis medii.

260. Ramus cutaneus infraorbitalis nerui facialis medii.

261. Ramus eiusdem nerui facialis, qui ſuper vena faciali communicat cum ramo 267., ſub illa vena decurrente.

262. Alius ramus, qui, pone eandem venam deſcendens, communicat cum dicto ramo. Hi duo rami annulum formant, per quem vena facialis tranſit.

263. Ramus nerui facialis medii, decurrens ſuper vena faciali ad marginem inferiorem orbitae.

264. Ramus muſcularis huius rami, qui, pone venam deſcendens, in Compreſſorem naſi inſeritur.

265. Ramus 263., qui ſuper marginem inferiorem orbitae tranſit et inſeritur neruo 249.

266. Ramus inferior nerui facialis medii, ex illo plexu prodiens, quem ramus inferior nerui facialis medii et faciales inferiores formant.

267. Ramus communicans cum ramo 261.

268. Ramus anaſtomoſin faciens cum ramo primo labiali ſuperiori nerui infraorbitalis (114.)

269. Alius ramus, qui anaſtomoſin format inter neruum facialem nerui duri et labiales ſuperiores, primum et cutaneum naſi inferiorem.

270. Ramus nerui facialis medii, qui ſub vena faciali adſcendit verſus canthum internum oculi et naſum.

271. Ramulus huius nerui, pone venam facialem adſcendens et communicans cum neruo 249.

272. Coniunctio huius rami cum neruo cutaneo dorſi naſi 92. et ramum 251. nerui duri.

273. Neruus facialis inferior, ſuper mediam partem Maſſeteris decurrens.

274. Communicatio cum faciali medio.

275. Anaſtomoſis cum neruo faciali inferiori 289.

276. Secunda anaſtomoſis cum neruo faciali inferiori.

277. Tertia anaſtomoſis cum eodem.

278. Inſertio huius rami in facialem medium.

279. Ramus inferior facialis medii, etiam in plexum neruorum facialium inſertus.

280. Ramus inferior facialis medii, qui, ex illo plexu egreſſus, jungitur ramo 173. nerui buccinatorii.

281. Ramus ſuperior huius facialis, qui ſupra venam facialem antrorſum fertur.

282. Ramus, communicans cum neruo buccinatorio.

283. Ramus, in duos ramulos diuiſus.

284. Alter ramulus jungitur neruo labiali ſuperiori externo 125. nerui infraorbitalis.

285. Alter ramulus jungitur neruo labiali ſuperiori tertio 107. et ſecundo 106. Hi ramuli (284. 285.) ſub zygomatico muſculo decurrunt.

286. Parua communicatio cum neruo buccinatorio, cuius rami diſtribuuntur in muſculos, qui angulo oris adfixi ſunt.

287. *Ramus deſcendens* ſeu *inferior* nerui duri.

288. Ramus buccalis huius rami.

289. Ramus communicans cum neruo faciali medio.

290. Ramus nerui facialis inferioris, qui cum neruo 293. infulam format.

291. Ramus inferior nerui buccalis.

292. Ramus communicans cum ramo 290.

293. Communicatio duorum illorum neruorum, vnde formatur neruus communicans cum neruo 276. et 296.

294. Ramus nerui facialis inferioris cum cutaneo maxillae inferioris vnitus.

295. Neruus, qui inde oritur et immergitur in ramum 296.

296. Ramus fuper mufculo zygomatico ad pinguedinem genae fe conferens.

297. Communicatio cum ramo 293.

298. Ramus nerui facialis inferioris, communicans cum ramo nerui buccinatorii 168. et arteriam facialem cingens.

299. Ramus inferior eiusdem nerui, communicans cum neruo buccinatorio 169.

300. Ramus, qui jungitur ramis inferioribus nerui facialis inferioris.

301. Ramus inferior nerui 294.

302. Ramus huius rami (301.) in paruum plexum inferiorem neruorum facialium infertus.

303. Ramus medius, qui fub arteria et vena faciali antrorfum fertur, ante ramulum 304.

304. Ramulus furfum reflexus ante venam facialem, communicans cum ramo inferiori nerui buccinatorii 166.

305. Continuatio rami 303. pone arteriam facialem.

306. Ramus inferior, ab origine fua fupra arteriam et venam facialem antrorfum procedens, et coniungens fe cum ramo medio (305.)

307. Ramulus inde enatus, communicans cum neruo labiali inferiori externo 164.

308. Filamentum plexui inferiori neruorum facialium infertum.

309. Ramus nerui facialis inferioris, qui ad angulum oris communicat cum neruo buccali inferiori.

310. Alius, infertus ramo nerui labialis inferioris externi (164.).

311. *Ramus maxillaris inferior* nerui duri.

312. Eius cum neruo faciali inferiori anaftomofis.

313. Ramus, communicans cum cutaneis fuperioribus colli.

314. Ramus nerui 311., ad marginem maxillae inferioris antrorfum procedens.

315. Ramulus, diuifus in duos alios, qui ramum arteriae facialis cum arteria maxillari inferiori communicantem circumdant.

316. Continuatio huius rami, eiusque coniunctio cum buccali inferiori 166. et labiali inferiori interno 154 et 157.

317. Ramus primus cutaneus fuperior colli, ex duro.

318. Ramus fecundus cutaneus fuperior colli, ex eodem.

319. Ramus tertius cutaneus fuperior colli.

320. Ramus inferior nerui maxillaris inferioris externi, qui jungitur neruis ceruicalibus et cutaneis fuperioribus colli.

321. Ramus, qui inde oritur et communicat rum ramo 314. nerui maxillaris inferioris ex duro.

322. Neruus ex coniunctione neruorum 314. et 321. enatus.

323. Ramus eius, communicans cum ramo 162. nerui mentalis et neruo labiali externo.

324. Ramus eiusdem nerui, communicans cum ramo mufculari nerui mentalis 150.

325. Ramus nerui maxillaris inferioris, communicans cum ramo infimo nerui maxillaris inferioris.

326. Ramus nerui maxillaris inferioris, communicans cum neruo cutaneo medio neruorum ceruicalium.

327. Ramus maxillaris inferior, ex hac coniunctione enatus.

328. Communicatio huius rami cum ramo mufculari 151. nerui mentalis.

329. Neruus cutaneus fuperior colli.

330. *Neruus auricularis pofterior maior* nerui ceruicalis tertii.

331. Ramus huius nerui, communicans cum neruo cutaneo fuperiore colli.

332. Ner-

332. Neruus cutaneus lateralis faciei, ſub cute, quae parotidem obtegit, diſtributus.

333. Ramus anterior nerui 330., ante Sternocleidomaſtoideum adſcendens.

334. Filamentum huius nerui, coniungens ſe cum ramo auriculari anteriori nerui duri.

335. Aliud filamentum huius nerui, communicans cum ramo auriculari anteriori nerui cutanei temporalis poſterioris.

336. Ramus huius rami auricularis, qui ad cauitatem innominatam auris externae ſe confert.

337. Ramus, qui retro helicem ſe confert ibique ſub cute diſtribuitur.

338. Ramus medius nerui auricularis poſterioris.

339. Diſtributio huius rami ſub cute conuexitatis poſterioris auris.

340. Ramus poſterior nerui auricularis poſterioris.

341. Diſtributio huius rami ad partem externam et poſteriorem auris.

342. Ramus huius nerui auricularis poſterioris, communicans cum neruo auriculari poſteriori profundo nerui duri.

343. Alius ramus inſertus ramo occipitali nerui duri.

344. *Ramus auricularis poſterior minor* retro Sternocleidomaſtoideum adſcendens.

345. Ramus, qui ſe diſtribuit ad conuexitatem externam ſuperiorem dorſi auris.

346. Filamentum huius rami, quod retro aurem adſcendit et in Attollentem auriculae distribuitur atque cum neruo cutaneo temporali poſteriori (375). communicat.

347. Ramus occipitalis nerui auricularis poſterioris minoris.

348. *Neruus cutaneus colli.*

349. Neruus cutaneus medius colli.

350. Ramus ſuperior huius nerui, in duos ramos (351. 352.) diuiſus.

351. Ramus alter, communicans cum cutaneis ſuperioribus colli.

352. Ramus alter communicans cum neruo maxillari inferiori.

353. Neruus cutaneus inferior faciei.

354. Ramus adſcendens ſub Platysmamyoideo et distributus ſub cute, quae tegit angulum maxillae.

355. Alius ramus cutaneus maxillae inferioris.

356. Tertius ramus cutaneus, communicans cum duobus ramis nerui maxillaris inferioris.

357. Neruus cutaneus inferior colli, qui ſaepe eſt ramus nerui ceruicalis quarti et communicat cum illo neruo.

358. Ramus communicans cum ramo profundo nerui duri 194.

359. Ramus cutaneus colli, qui ſub Platysmamyoideo ad partem anteriorem maxillae inferioris transit.

360. Neruus cutaneus anterior maxillae inferioris.

361. Ramus, qui ſub Platysmamyoideo adſcendit ad maxillam inferiorem et in Depreſſorem anguli oris et Quadratum menti distribuitur.

362. Ramus inferior nerui cutanei colli inferioris.

363. Neruus cutaneus colli, ex duro, communicans cum neruo cutaneo inferiori nerui ceruicalis quarti.

364. Neruus cutaneus lateralis faciei, non ſemper occurrens: ramus eſt nerui ceruicalis primi, et distribuit ſe in cutem, quae partem inferiorem parotidis obtegit.

365. Neruus cutaneus temporalis poſterior.

366. Ramus huius nerui ſupra arteriam temporalem transiens, inſertus duobus ramulis in ramum ſuperiorem nerui duri.

367. Ramus, ex eodem neruo enatus, retro arteriam temporalem antrorſum migrans et duobus ramis ſe coniungens cum ramo ſuperiore nerui duri (242).

368. Neruus auricularis anterior aut cutaneus tragi.

369. Ramus auricularis anterior nerui cutanei temporalis, distribuens ſe ad partem anteriorem helicis.

370. Neruus cutaneus temporalis poſterior, retro arteriam temporalem ante aurem externam decurrens.

371. Ramus ad Attollentem auriculae.

372. Neruus cutaneus temporalis, qui ramos suos ſpargit ad pericranium ſub cute.

373. Ramulus communicans cum neruo occipitali.

374. Ramus communicans cum neruo auriculari poſteriori nerui ceruicalis ſecundi.

375. Ramus inde natus adſcendens.

376. Communicatio eius cum neruo occipitali.

377. Neruus occipitalis nerui ceruicalis ſecundi.

378. Ramus communicans cum neruo 376.

379. Ramus quam maxime retrorſum adſcendens anaſtomoſi tandem jungitur ramo 373.

380. Neruus mollis ex neruo ſympathico magno, qui ramos arteriae carotidis externae comitatur.

381. Ramus, qui cum arteria maxillari interna migrat.

382. Ramus cum arteria temporali adſcendens.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXI.

Fig. I. *Ramus ſecundus et tertius nerui trigemini. Effracta atque reſecta eſt omnis oſſium compages, quae ab oſſe temporum ad os maxillare ſuperius, introrſum vero ad corpus oſſis ſphenoidei, omnem capitis ambitum replet.*

Io. Fr. Meckel *de quinto pare neruor. cerebri.* Fig. 1.

1. Oſſis occipitis portio.
2. — bregmatis pars.
3. Pars mammillaris oſſis temporum.
4. Proceſſus mammillaris per medium diſſectus, vt eius cellulae apertae viſui ſeſe offerant.
5. Canalis Fallopii, neruum durum continens, effractus.
6. Pars exterior ſuperficiei ſuperioris oſſis petroſi.
7. Eiusdem pars interior.
8. Foſſa, orta ex portione oſſis petroſi, reſecta eum in finem, vt nerui duri ex meatu auditorio interno in canalem Fallopii transitus adpareat.
9. Proceſſus ſtyloideus, reſectus.
10. Spina ab oſſis petroſi inferiore ſuperficie ante foſſam venae jugularis prominens.
11. Cauum tympani, adparens reſecto meatu auditorio externo oſſeo.
12. Praetenſa huic adhuc membranae tympani pars inferior.
13. Malleus.
14. Incus.
15. Stapes, profundius quodammodo adparens.
16. Proceſſus clinoideus poſterior oſſis ſphenoidei, et quidem ſiniſtri lateris.
17. Radix proceſſus pterygoidei per medium diſſecta, adparens ablata apophyſi temporali oſſis ſphenoidei et ſuperiori parte alae pterygoideae externae.
18. Fracti ſinus ſphenoidalis pars, membrana pituitaria adhuc clauſa.
19. Canalis Vidianus, in radice proceſſus pterygoidei adparens, apertus et dura meninge adhuc inueſtitus.
20. Pars inferior alae pterygoideae externae.
21. Conuexa poſterior paries ſinus maxillaris ab oſſe maxillari ſuperiori formata.
22. Canalium pterygopalatinorum aditus ſuperior, ſeu foramen commune pterygopalatinum.
23. Sinus maxillaris exterior pars, oſſibus denudata et hinc in conſpectum veniens membrana pituitaria nuda.
24. Canalis infraorbitalis, apertus, reſectis oſſibus.
25. Portio marginis inferioris orbitae, naſo propior.

26. Orbitae interior pars nuda, ab osse papyraceo formata.
27. Canalis nerui optici, apertus.
28. Ossis frontis pars supra nasum posita, dissecta, et in illa adparens sinus frontalis.
29. Crista galli ossis ethmoidei.
30. Maxilla inferior juxta symphysin dissecta, ita, vt dens incisiuus primus sinistri lateris adhuc supersit.
31. Musculus rectus capitis posterior maior.
32. Obliquus inferior capitis.
33. — superior.
34. Rectus lateralis capitis.
35. Spinalis ceruicis origo.
36. Leuator scapulae et Scalenus, resecti.
37. Rectus anterior capitis.
38. Leuator palati mollis, ab origine sua conspicuus.
39. Circumflexus palati, a tuba EUSTACHIANA descendens.
40. Constrictor pharyngis superior.
41. — — — — medius.
42. — — — — inferior.
43. Fibrae, quae a Buccinatore ad Constrictorem pharyngis superiorem transeunt.
44. Buccinatoris a tuberositate maxillae origo.
45. Leuator anguli oris.
46. Orbicularis oris.
47. Nasalis labii superioris.
48. Depressor alae nasi.
49. Compressor nasi.
50. Lingua, inuersa, vt lateralis et inferior eius pars conspiciatur.
51. Glandula sublingualis.
52. Genioglossus.
53. Ossis hyoidei, retrorsum versus collum ducti, cornu maius inter vasa eminens.
54. Ceratoglossus
55. Glandula maxillaris.
56. Styloglossus resectus, cuius fibrae antrorsum supra et infra Ceratoglossum ad apicem linguae continuatae adparent.
57. Tensor tympani, ab origine sua resectus.
58. Arteria carotis communis.
59. Carotis cerebralis s. interna.
60. Flexio eius extra cranium, COWPERIANA vulgo dicta.
61. Curuatura carotidis intra canalem caroticum prima.
62. Curuatura secunda.
63. — — tertia.
64. — — quarta.
65. Arteria ophthalmica.
66. Carotis externa s. facialis.
67. Arteria thyreoidea superior, deorsum tracta et abscissa.
68. Arteria lingualis, quae, sub Ceratoglosso pergens, inter hunc et genioglossum emergit iterum et ad linguam eiusque musculos ramos suos mittit.
69. Art. palatina ex linguali orta.
70. Huius ramus ad pharyngem adscendens et per fibras Circumflexi palati ad palatum molle abiens.
71. Art. pharyngea adscendens.
72. Huius ramus in cranium ad duram meningem adscendens, socia venae jugularis internae.
73. Eius ramus ad pharyngem sub Leuatore palati mollis inflexus abiens.
74. Eiusdem ramus ad Circumflexum palati tubamque adscendens.
75. 75. Art. occipitalis.
76. Huius ramus meningeus per foramen in sutura lambdoidea ad duram meningem penetrans.
77. 77. Art. facialis, ex situ naturali diducta et resciſſa.
78. Arteriae temporalis truncus adscendens.
79. Art. auricularis posterior.
80. — stylomastoidea
81. Arteriola ad Digastrici originem.
82. Art. temporalis superficialis, resecta et ex situ suo naturali cum trunco suo et arteria maxillari interna deflexa.
83. Art. maxillaris interna.
84. — meningea media s. spinosa, resecta.
85. — maxillaris inferior, pariter rescissa.
86. — temporalis profunda exterior, truncata.
87. Art. buccalis.
88. — temporalis profunda interior.
89. — alueolaris posterior s. dentalis.
90. Huius ramus ad Buccinatorem et gingiuas.

91. Ra-

91. Ramus per foramen proprium parietis sinus maxillaris ad membranam pituitariam huius sinus decurrens.

92. Ramulus, super illam membranam pergens, cum ramo dentali arteriae infraorbitalis 96. anastomosin faciens.

93. Ramus, qui per ossis substantiam ad radices dentium surculos mittit.

94. Arteria infraorbitalis.

95. Ramulus eius ad membranam pituitariam sinus maxillaris.

96. Ramus dentalis anterior cum ramulo 92. communicans.

97. Art. palatina superior, cuius tres rami cum neruis pterygopalatinis ad canales pterygopalatinos descendunt.

98. Art. pterygopalatina anterior s. maior.

99. — — — posterior s. minor.

100. — — — exterior s. minima.

101. — sphenopalatina, in duos ramos diuisa.

102. *Neruus trigeminus s.* diuisus, olim *quintus* cerebri.

103. *Ramus ophthalmicus* s. primus, resectus.

104. *Ramus secundus* s. maxillaris superior.

105. *Ramus tertius* s. maxillaris inferior. Intermedia huius rami, supra arteriam carotidem et neruum sympathicum descendens, portio, ideo per hoc spatium omissa est, ne coniunctio radicum a neruo Vidiano et abducente prouenientium obscuraretur.

106. *Neruus abducens* (olim *sextus* cerebri), abscissus.

107. Ramuli huius nerui duo, qui supra arteriam carotidem cerebralem sub secundo ramo nerui trigemini descendentes insula facta coniunguntur iterum, neruique sympathici maximi sic dictam radicem constituunt.

108. *Neruus subcutaneus malae*, ex ramo secundo nerui trigemini ortus, resectus.

109. Ramus descendens eiusdem rami secundi (104.).

110. *Neruus* Vidianus, ex illo ramo (109.) enatus.

111. Ramuli eius nasales superiores et anteriores.

112. Ramuli nasales superiores et posteriores ex neruo Vidiano (110.) orti, perforantes membranam canalis Vidiani et sub sinu sphenoidali in nasum continuati.

113. Ramus superficialis nerui Vidiani, sub ramo tertio nerui trigemini extrorsum adscendens ad neruum durum.

114. *Neruus durus* in canali Fallopii decurrens.

115. Huius ramulus in tensorem tympani (57).

116. Ramus profundus nerui Vidiani, in duos ramulos subdiuisus.

117. Ramulus superior eiusdem (116.), siue radix nerui sympathici superior, confluens in vnum neruulum cum radice nerui sympathici, a neruo abducente originem trahente.

118. Radicis huius nerui sympathici insertio in ganglion ceruicale superius.

119. Ramulus nerui Vidiani ad sympathicum alter, profundior, subiiciens sese arteriae carotidi.

120. Huius ramuli (119.) ex canali carotico egressi insertio in ganglion ceruicale superius.

121. Neruus sympathicus ex duabus hisce radicibus ortus.

122. *Ganglion ceruicale superius* nerui sympathici, continuatum in hoc cadauere per totum fere collum.

123. *Neruus pterygopalatinus anterior*, maior, rami descendentis (109.) immittens se in canalem pterygopalatinum anteriorem maiorem.

124. Huius ramulus nasalis inferior, perforans ossis palatini processum nasalem.

125. *Neruus pterygopalatinus posterior*, minor, in canalem pterygopalatinum posteriorem cum arteria comite descendens.

126. *Neruus pterygopalatinus exterior*, minimus, cum arteriola comite in canalem pterygopalatinum exteriorem intrans.

127. *Neruus dentalis*, s. alueolaris, *posterior*.

128. Huius ramulus communicans cum ramulo dentali anteriori (133.) nerui infraorbitalis.

129. 129. Ramuli eiusdem nerui (127.) per foraminula corporis maxillae superioris ad dentium molarium radices descendentes.

130. Ramus in hoc cadauere ſeparatim ex ſecundo ramo nerui trigemini enatus, in fibras Buccinatoris a tuberoſitate oſſis maxillaris ſuperioris ortas deſcendens.

131. *Neruus infraorbitalis*, rami ſecundi nerui trigemini.

132. Eius ramus dentalis anterior, ſub illum ſeſe in oſſeum canalem demittens.

133. Ramulus huius rami anaſtomoſi conueniens cum ramulo (128.) dentalis poſterioris.

134. *Ramus* nerui infraorbitalis *naſalis ſuperficialis ſuperior.*

135. Huius rami palpebrales inferiores.

136. 136. Eius rami in Compreſſorem naſi et cutem naſi externam.

137. *Ramus* nerui infraorbitalis *naſalis inferior.*

138. Huius cum ſuperiori anaſtomoſis.

139. Eiusdem anaſtomoſis cum ramulo ex ramo faciali nerui duri (177.).

140. 140. Eiusdem ramuli in Depreſſorem alae naſi, Naſalem labii ſuperioris et ſepti naſi cutem.

141. *Ramus labialis ſuperior primus* nerui infraorbitalis.

142. Huius cum neruo faciali ex duro anaſtomoſes.

143. 143. Eiusdem ramuli ad Orbicularem oris et cutem labii ſuperioris.

144. *Ramus labialis ſuperior ſecundus* nerui infraorbitalis.

145. Eius ramulus in Leuatorem labii ſuperioris proprium, reſectus.

146. Eiusdem anaſtomoſis cum neruo faciali ex duro.

147. Eiusdem ramuli ad Orbicularem oris et cutem labii ſuperioris.

148. *Ramus labialis ſuperior tertius* ſ. exterior nerui infraorbitalis.

149. Eius ramulus palpebralis exterior.

150. Eiusdem ramuli deſcendentes ad extimam partem Orbicularis oris et cutis labii ſuperioris.

151. Ramuli ab eodem ad Leuatorem anguli oris abeuntes.

152. Anaſtomoſis eius inſignis cum neruo faciali ex duro.

153. *Ramus maſſetericus* rami tertii nerui trigemini.

154. *Ramus temporalis profundus exterior.*

155. — — — — — *interior.*

156. — *buccinatorius.*

157. — *pterygoideus.*

Omnes hi rami ſuperiores 153 — 157. rami tertii nerui trigemini reſecti pendent.

158. Continuatio ipſius rami tertii nerui trigemini.

159. Huius *ramus maxillaris inferior*, reſectus.

160. *Ramus temporalis ſuperficialis* ſ. auricularis eiusdem rami tertii nerui trigemini, duabus in hoc cadauere radicibus conſtans.

161. Radix ſuperior a ramo ipſo tertio (158.).

162. Radix inferior a ramo maxillari inferiori reflexa.

163. *Ramus lingualis* rami tertii nerui trigemini.

164. Inſertio chordae tympani (175.) in hunc neruum.

165. Ramuli poſteriores ex neruo linguali (163.) ad ganglion maxillare.

166. Ramulus anterior ex eodem linguali, retrogradus.

167. *Ganglion maxillare.*

168. Eius ramuli in glandulam maxillarem inſerti.

169. Ex hoc ganglio ramulus antrorſum ſupra Ceratogloſſum abiens, anaſtomoſi junctus cum ramulo ex neruo hypogloſſo.

170. 170. Ramuli nerui lingualis (163.) ad glandulam ſublingualem et cutem oris.

171. Ramulus eiusdem, linguae ſubſtantiae immerſus, cum hypogloſſi ramulo in parte anteriore Ceratogloſſi communicans.

172. Eiusdem lingualis nerui (163.) reliqui rami, inter Stylogloſſum et Geniogloſſum in linguae ſubſtantiam antrorſum abeuntes.

173. Eiusdem vltimi ramuli in apicem linguae excurrentes.

174. 174. *Neruus durus.*

175. 175. *Chorda tympani.* Oritur deſcendendo ex neruo duro, dein reflectitur et adſcendit ad tympanum, ex quo per fiſſuram Glaseri exit, tandemque inſeritur (164.) ramo linguali (163.) nerui trigemini.

176. Nerui duri ramus ſuperior, qui ramos temporales et orbitales edit.
177. Eiusdem nerui ramus facialis.
178. — — — — deſcendens.
179. *Neruus hypogloſſus*, olim *nonus cerebri*.
180. Huius *ramus deſcendens*.
181. Ramulus nerui hypogloſſi, communicans cum ramulo ganglii maxillaris, in Genioglossum deſinens.
182. Eiusdem ramulus ſecundus, anaſtomoſi cum ramulo nerui lingualis (163.) conueniens.
183. Eius ramuli, in Genioglossum deſinentes.
184. *Neruus vagus*, reſectus.
185. Eius ramulus in ganglion ceruicale ſuperius ſeſe inſerens.
186. Eiusdem ramus laryngeus.
187. Ramus nerui ceruicalis primi, ſupra proceſſum transuerſum atlantis emergens, deſcendens ſupra Rectum capitis anteriorem maiorem.
188. Ramus communicans cum neruo ſympathico.
189. Ramus communicans cum neruo ceruicali ſecundo.
190. *Neruus ceruicalis ſecundus.*
191. Ramus eius communicans cum ſympathico.

Fig. 2. *Origo nerui ſympathici, ex alio cadauere.*

Meckel l. c. Fig. VI.

1. Arteria carotis cerebralis.
2. Flexura eius extra cranium, Cowperiana vulgo dicta.
3. Curuatura carotidis intra canalem caroticum prima.
4. Curuatura ſecunda.
5. — — tertia.
6. — — quarta.
7. *Neruus abducens.*
8. Huius nerui ramulus ad ſympathicum deſcendens primus, poſterior.
9. Eiusdem ramulus ad ſympathicum anterior.
10. *Ramus ſecundus nerui trigemini.*
11. Huius ramus ſubcutaneus malae, abſciſſus.
12. Reſectio rami ſecundi (10.) in neruum infraorbitalem continuati.
13. *Neruus* Vidianus.
14. Huius ramuli naſales ſuperiores anteriores.
15. 15. Eiusdem ramuli naſales ſuperiores poſteriores.
16. Ramus ſuperficialis nerui Vidiani, communicans cum duro, abſciſſus.
17. Ramus nerui Vidiani profundus, in duos ramulos diuiſus.
18. Huius ramulus ſuperior, ſupra arteriam carotidem in canali carotico adſcendens.
19. Coniunctio huius ramuli cum ramulo 8. nerui abducentis, deſcendente ſupra carotidem.
20. Radix ſuperior nerui ſympathici, ex hac coniunctione orta, ſupra arteriam carotidem per canalem caroticum ad ganglion ceruicale ſuperius deſcendens.
21. Ramulus inferior rami 17. ſub priori in canalem caroticum tendens.
22. Coniunctio eius cum ramulo 9. nerui abducentis in radicem inferiorem nerui ſympathici, quae ſubiecta arteriae carotidi per canalem caroticum migrat.
23. Huius radicis e canali carotico egreſſae inſertio in ganglion ceruicale ſuperius.
24. Ganglion ceruicale ſuperius.
25. Neruus pterygopalatinus anterior.
26. — — — — — poſterior.

Fig. 3. *Iidem nerui, ex alio cadauere.*

Meckel l. c. Fig. IV.

1—16. Vt in praecedente Figura.
17. Ramulus profundus nerui Vidiani, radix nerui ſympathici.
18. Coniunctio huius ramuli cum ramulis 8 et 9. nerui abducentis in neruum ſympathicum.
19. Neruus ſympathicus ſupra curuaturam carotidis primam deſcendens in canali carotico.
20. Ganglion ceruicale ſuperius.
21. Neruus pterygopalatinus anterior.
22. — — — — — poſterior.
23. — — — — — exterior.

Fig. 4. *Iidem nerui, ex alio cadauere.*

Meckel l. c. Fig. III.

1—7. Vt in Figura 2.

8. Ramulus a neruo abducente ad ſympathicum deſcendens, ſubiiciens ſeſe arteriae carotidi et ſub hac per canalem caroticum pergens.

9. Huius ramuli e canali carotico egreſſi inſertio in ganglion ceruicale ſuperius.

10—16. Vt in Figura 2.

17. Ramulus profundus nerui Vidiani, radix nerui ſympathici, ad ganglion ceruicale ſuperius deſcendens.

18. Ganglion ceruicale ſuperius.

19. Neruus pterygopalatinus anterior.

20. — — — — — poſterior.

21. — — — — — exterior.

Fig. 5. *Iidem nerui, ex alio cadauere.*

Meckel l. c. Fig. V.

1—8. Vt in Figura 4.

9. Inſertio ramuli nerui abducentis in ſympathicum.

10—16. Vt in Figura 2.

17. Ramus profundus nerui Vidiani.

18. Ramulus huius rami ſuperior, in canali carotico ſupra arteriam carotidem adſcendens et cum ramulo inferiori (19. et ramulo nerui abducentis (8.) in neruum ſympathicum confluens.

19. Ramulus inferior rami 17. ſuper arteriam carotidem adſcendens et cum ramulo 18. et 8. in neruum ſympathicum confluens.

20. Neruus ſympathicus.

21. Ganglion ceruicale ſuperius.

22. Neruus pterygopalatinus anterior.

23. — — — — — poſterior.

Fig. 6. *Iidem nerui, ex alio cadauere.*

Meckel l. c. Fig. II.

1—16. Vt in Figura 5.

17. Ramus profundus nerui Vidiani cum ramulo nerui abducentis (8.) nerui ſympathici radicem conſtituens.

18. Neruus ſympathicus.

19. Ganglion ceruicale ſuperius.

20. Neruus pterygopalatinus anterior.

21. — — — — — poſterior.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE CLXII.

Fig. 1. *Sectio capitis perpendicularis ab anterioribus ad posteriora, in qua truncus nerui olfactorii eiusque rami per faciem posteriorem membranae septi narium distributi, ac nasalium internorum neruuli nonnulli et naso-palatinus neruus exhibentur. Olfactorii nerui filamenta per membranam septi narium ducta naturali crassitudine duplo et amplius maiora ad lentem delineata sunt.*

Scarpa *Anatomic. Annot.* Lib. II. Tab. I. Fig. 1.

1. Sinus frontalis.
2. — sphenoidalis.
3. 3. Membranae pituitariae septi narium dextrae facies interior s. posterior, ablato septo osseo et cartilagineo conspicua.
4. Membrana pituitaria caui posterioris nasi, multis sinibus mucosis peruia.
5. Tubae Eustachianae ostium.
6. Palati mollis pars glandulosa, resecta.
7. Palatum stabile.
8. 8. Sectio ossis maxillaris superioris et palati ossei.
9. Sectio processus pterygoidei ossis sphenoidei.
10. Ossis occipitis pars in cauitate cranii.
11. Foramen condyloideum anterius pro exitu nerui hypoglossi.
12. Condylus ossis occipitis.
13. Processus mammillaris.
14. — styloideus.
15. Pars cristae galli.
16. *Neruus olfactorius*, externo latere aliquantum eleuatus.
17. Sectio nerui olfactorii in transuersum trianguli forma.
18. Radix tertia, *cinerea* dicta.
19. Radicis eius expansio et diuisio in plures strias medullares.
20. Nerui olfactorii propagines ad septi narium priora demissae.
21. 21. Plures fibrillae vna simul per idem foramen laminae cribrosae e cranio egredientes.
22. Nerui olfactorii rami posteriores.
23. *Neruus nasalis* ex ramo ophthalmico nerui trigemini.
24. Eius ramus exterior
25. — — interior.
26. Rami interioris ramus minor.
27. Ramus maior.
28. Filamenta nerui olfactorii omnium anteriora.
29. 29. Filamenta per mediam regionem septi narium descendentia.
30. Filamenta ad septi posteriora.

31. 31. Zonulae fibrillarum nerui olfactorii.

32. Ramus nerui olfactorii ad inferiora longius ante procedens, quam se soluat in filamenta.

33. Neruuli nasales e ganglio sphenopalatino.

34. *Neruus nasopalatinus.*

35. Idem neruus alterius lateris.

36. 36. Idem neruus vtriusque lateris descendens ad palatum.

37. Coalitus vtriusque nerui nasopalatini eiusque distributio ad papillam membranaceam palati.

38. Canalis incisiuus dextri lateris.

39. Ramus nasalis ad septum, e neruo VIDIANO.

FIG. 2. *Neruus olfactorius eiusque distributio per conchas superiores: nerui nasales ex neruo trigemino. Omnis hic neruorum adparatus sub membrana pituitaria, partim seruato periosteo, partim ablato eo, et apertis osseis canaliculis exhibetur.*

SCARPA l. c. Tab. II. Fig. 2.

1. *Neruus olfactorius*, latere suo interno in exteriora aliquantulum verso, vt fibrillarum series externa, quae a trunco proficiscitur, facilius conspici possit.

2. Sectio nerui olfactorii in transuersum.

3. Bulbus huius nerui, ex medullaribus striis et cinerea substantia coalescens.

4. Fibrillae nerui olfactorii anteriores.

5. — mediae.

6. Filamenta nerui olfactorii, per concham superiorem distributa.

7. Rami per concham mediam descendentes.

8. Rami omnium anteriores.

9. Filamenta nerui olfactorii, secundum longitudinem conchae mediae ducta.

10. Conchae mediae pars nerueis filamentis (saltem conspicuis) carens.

11. 11. Filamenta nerui olfactorii ad priorem apicem et oram conchae mediae.

12. *Neruus nasalis*, ex ramo opthalmico nerui trigemini.

13. Eius ramus internus.

14. — — externus.

15. Rami externi filamentum ad narium externarum tegumenta, exiens per canalem osseum et sulcum, qui saepe in sutura est, qua os nasi jungitur processui nasali ossis maxillaris superioris.

16. Rami externi filamenta, quae inter membranam pituitariam et periosteum cauitatis narium anterioris et exterioris decurrunt.

17. Filamentum, breui spatio canali osseo tectum.

18. 18. Setae demissae per canaliculos insculptos pro neruis nasopalatinis.

19. Canaliculus sinister.

20. Exitus vtriusque canaliculi per commune ostium.

21. Tubulus incisiuus sinistri lateris.

22. Palati mollis pars glandulosa.

23. Tonsilla dextra.

24. Palati mollis pars carnea.

25. Leuator palati mollis, ab eius origine solutus et reflexus.

26. Uvula.

27. *Ganglion sphenopalatinum.*

28. 29. 30. Rami nasales superiores anteriores, ex ramo secundo nerui trigemini.

31. 32. Rami alii nasales superiores anteriores, ex eodem neruo.

33. Neruorum nasalium anteriorum superiorum origo. (Fig. 1. No. 33).

34. *Neruus* VIDIANUS.

35. Surculi duo tenuissimi e neruo VIDIANO ad membranam sinus sphenoidalis.

36. Rami duo e neruo VIDIANO, quorum anterior ad septi inferiora, posterior ad membranam caui narium posterioris et tubae EUSTACHIANAE.

37. Nerui VIDIANI diuisio in ramos duos, superficialem et profundum.

38. *Neruus palatinus anterior*, maior.

39. Nerui nasalis anterioris inferioris origo.

40. Eius ramus minor adscendens.

41. — — maior descendens.

42. Eiusdem diuisio in ramos duos.

43. Nasalis neruus omnium inferior.

44. Nerui palatini maioris egressus ad palatum stabile.

45. Eius ramus minor exterior.

46. 47. Nerui palatini maioris rami duo praecipui ad palatum.

48. Horum distributio in gingiuas dentium anteriorum.

49. Nerui palatini maioris ramus ad palatum molle glandulosum.

50. *Ner-*

50. *Neruus palatinus posterior*, minor.
51. Eiusdem surculi duo ad palatum molle glandulosum.
52. Nerui palatini posterioris ramus maior.
53. Surculi eius duo ad Leuatorem palati mollis.
54. Eiusdem surculi alii duo ad carnem palati mollis.
55. Ramus nerui palatini posterioris ad uvulam.
56. Ramus ad tonsillam.
57. 57. *Neruus palatinus externus.*
58. Eiusdem ramus ad tonsillam.
59. Eiusdem ramus alter, partim ad carnem palati mollis, partim ad uvulam.

Fig. 3. *Canales semicirculares membranacei, alueus eorundem communis, sacculus vestibuli sphaericus. Hae partes nouies supra naturalem magnitudinem auctae omnes ab exteriori spectantur.*

Scarpa *Anatom. disquisit. de auditu et olfactu.* Tab. VI. Fig. 5.

1. Canalis semicircularis membranaceus superior.
2. Canalis semicircularis membranaceus posterior.
3. Canalis semicircularis membranaceus exterior.
4. Ampulla canalis membranacei superioris.
5. — — — — exterioris.
6. — — — — posterioris.
7. Alueus communis canalium semicircularium membranaceorum.
8. Canalis superioris et posterioris tubulus communis.
9. Canalis semicircularis membranacei exterioris extremitas altera.
10. Sacculus vestibuli sphaericus, reseratus.
11. Nerui auditorii distributio ad ampullas canalium semicircularium membranaceorum, superioris et exterioris.
12. Nerui auditorii expansio supra alueum communem canalium semicircularium membranaceorum.
13. Nerui auditorii fasciculus ad ampullam canalis semicircularis membranacei posterioris.
14. Nerui auditorii pulposa expansio per fundum sacculi sphaerici.
15. Fenestrae rotundae sinus.
16. Scala tympani.
17. — vestibuli.
18. Cochlea.

Fig. 4. *Canales semicirculares membranacei, alueus eorum communis, nerui auditorii distributio. Omnes partes nouies magnitudine naturali maiores ab interiori aut ab ea facie, quae ad cauitatem cranii spectat, praeparatae sunt.*

Scarpa l. c. Tab. VII. Fig. 3.

1. Ampulla canalis semicircularis membranacei superioris.
2. Canalis semicircularis membranaceus superior.
3. Ampulla tabuli semicircularis membranacei exterioris.
4. Canalis semicircularis membranacei exterioris extremitas altera.
5. Ampulla canalis semicircularis membranacei posterioris.
6. Canalis semicircularis membranaceus posterior.
7. Canalium semicircularium membranaceorum, superioris et posterioris, tubulus communis.
8. 8. Alueus communis canalium semicircularium membranaceorum.
9. Truncus nerui auditorii.
10. Eiusdem nerui ramus maior.
11. Eius filamenta ad sacculum vestibuli sphaericum.
12. Nerui auditorii ramus minor.
13. Eiusdem nerui filamenta ad cochleam demissa.
14. Rami maioris (10.) filamenta ad ampullas canalium semicircularium superioris et exterioris.
15. Neruea expansio aluei communis. (Fig. 3. Num. 12.).
16. 16. Neruus durus.
17. Initium laminae spinalis cochleae.
18. Meatus auditorius internus s. canalis neruorum communis.
19. Cochlea.

Fig. 5. *Neruus auditorius, e ſua ſede euulſus et naturali magnitudine maior.*

Scarpa ibid. Fig. 4.

1. Nerûus auditorius.
2. Eius faſciculus anterior.
3. Faſciculi anterioris ramus maior.
4. Filamenta faſciculi anterioris, retro fundum cauitatis veſtibuli hemiſphaericae.
5. Faſciculi anterioris ramus minor.
6. Nerui auditorii faſciculus poſterior.
7. 7. 7. Filamenta nerui auditorii oſtiolis tractus ſpiralis (Tab. LV. Fig. 11. 12. Num. 15.) reſpondentia.
8. Spirae nerueae apex.

Fig. 6. *Nerui auditorii diſtributio per cochleam. Omnia ſedecies naturali magnitudine maiora.*

Scarpa l. c. Tab. VIII. Fig. 2.

1. Canalis ſemicircularis oſſeus ſuperior.
2. — — — — — — poſterior.
3. — — — — — — exterior.
4. Meatus auditorius internus.
5. Nerui auditorii truncus.
6. Eiusdem nerui faſciculus anterior.
7. Faſciculi anterioris plexuoſus contextus.
8. Gangliformis intumeſcentia.
9. Faſciculi anterioris nerui auditorii ramus maior.
10. Eiusdem faſciculi ramus minor.
11. Eiusdem faſciculi filamenta retro fundum cauitatis veſtibuli hemiſphaericae.
12. Faſciculi anterioris filamenta per laminae ſpiralis initium demiſſa.
13. Nerui auditorii faſciculus poſterior.
14. Faſciculi poſterioris filamenta ſoluta, tractum ſpiralem foraminuloſum ſubitura.
15. Neruea ſtamina oſſeis modioli canaliculis adhuc incluſa.
16. 16. Filamentorum nerui auditorii inter duo plana laminae ſpiralis oſſeae inceſſus et diuiſio penicilli ad modum.
17. 17. Fines eorundem filamentorum in lamina cochleae ſpirali molli.
18. 18. Zona cochleae mollis ſpiralis in primo cochleae gyro.
19. Fila neruea canaliculos oſſeos modioli in ſecundo gyro peruadentia.
20. Eorúmdem filamentorum distributio penicilli ad modum inter duo plana laminae ſpiralis oſſeae ſecundi gyri.
21. Finis eorumdem filamentorum in lamina cochleae ſpirali molli.
22. 22. Infundibulum.
23. Laminae ſpiralis mollis vltimus ſemigyrus.
24. Neruus per axin modioli ad cochleae apicem demiſſus.
25. Nerui eiusdem distributio per extremum apicem laminae mollis ſpiralis cochleae.
26. Exitus ſcalae tympani in infundibulo.
27. Scalae veſtibuli finis in infundibulo.
28. Neruus durus.
29. Scala tympani in primo cochleae gyro.
30. — veſtibuli in primo cochleae gyro.
31. — tympani in ſecundo cochleae gyro.
32. — veſtibuli in ſecundo cochleae gyro.

Fig 7. *Cochlea cum meatu auditorio interno a parte cauitatis tympani aperta.*

Scarpa ibid. Fig. 1.

1. Canalis ſemicircularis oſſeus ſuperior.
2. — — — — poſterior.
3. — — — — exterior.
4. Meatus auditorius internus.
5. Fundi huius meatus cauitas maior.
6. Eiusdem fundi cauitas minor.
7. Oſtium ſolitarium pro ramo minori nerui auditorii (Fig. 4. Num. 12).
8. Cauitatis minoris oſtiola pro nerui auditorii ramo maiore (Fig. 4. Num. 10).
9. Canalis Fallopii initium.
10. Scala tympani in primo cochleae gyro.
11. — veſtibuli in eodem gyro.
12. Vtraque ſcala in ſecundo gyro.
13. Infundibulum cum extremo apice laminae mollis ſpiralis.
14. Spina falciformis in fundo meatus auditorii interni.

Haec Figura ad illuſtrandam Figuram praecedentem adpoſita eſt.

Fig. 8. *Nerui auditorii finis in apice cochleae.*

Scarpa ibid. Fig. 3.

1. 1. Lamina ſpiralis oſſea primi gyri.
2. 2. Scala tympani.

3. 3. Scala veſtibuli.
4. 4. Lamina ſpiralis oſſea ſecundi gyri.
5. 5. Scala tympani ſecundi gyri.
6. 6. — veſtibuli ſecundi gyri.
7. Infundibulum apertum.
8. Laminae ſpiralis mollis vltimus ſemigyrus, neruusque per axin modioli demiſſus.
9. Nerui eiusdem distributio per apicem laminae mollis ſpiralis.
10. Exitus ſcalae tympani in infundibulo.
11. Scalae veſtibuli finis in infundibulo.
12. 12. Zona mollis ſpiralis.
13. Apicis huius zonae recuruus margo.

Fig. 9. *Nerui bulbi et muſculorum oculi.*

Zinn *Deſcriptio oculi hum.* Tab. VI. Fig. 1.

1. Bulbus oculi.
2. Glandula lacrymalis.
3. Rectus lateralis externus.
4. — ſuperior.
5. Leuator palpebrae.
6. Rectus inferior.
7. — lateralis internus.
8. Obliquus ſuperior.
9. Trochlea.
10. Pars Obliqui inferioris.
11. Carotidis decurſus iu ſinu cauernoſo.
12. Eadem arteria in cauitatem cranii penetrans.
13. Art. ophthalmica.
14. *Neruus opticus* per foramen ſuum transiens.
15. *Neruus trigeminus.*
16. Eiusdem nerui *ramus tertius.*
17. — — — — *ſecundus.*
18. — — — — *primus* ſ. *ophthalmicus.*
19. Rami primi (18.) *ramus frontalis,* in duos ramos iterum diuiſus.
20. Rami primi (18.) *ramus naſalis* ſ. ethmoidalis.
21. Rami naſalis (20.) ramuli ciliares proprii ſuper neruum incedentes.
22. Rami primi (18.) *ramus lacrymalis.*
23. *Neruus patheticus.*
24. — *abducens*, in ſinu cauernoſo.
25. Radix duplex nerui ſympathici magni, a neruo abducente orta.

Loderi *Tabul. anat. Neurologiae Sect. II.*

26. Nerui abducentis inſertio in Rectum lateralem externum.
27. Nerui *oculomotorii* truncus.
28. Eiusdem nerui *ramus ſuperior* ſ. minor.
29. Rami ſuperioris (28) ramuli ad Rectum ſuperiorem.
30. Eiusdem rami ramulus ad Leuatorem palpebrae.
31. Nerui oculomotorii (27) *ramus inferior* ſ. maior.
32. Huius rami (31) ramus ad Rectum lateralem internum.
33. Eiusdem rami ramus ad Rectum inferiorem.
34. Eiusdem rami ramus ad Obliquum inferiorem.
35. *Ganglion ophthalmicum* ſ. ciliare, nexu ſuo cum neruo optico ſolutum et ad exteriora reclinatum, vt diuiſio nerui oculomotorii pateat.
36. Radix breuior ganglii ophthalmici, a neruo 34. orta.
37. Radix longior huius ganglii a neruo 20 orta.
38. Neruorum ciliarium faſciculus ſuperior, quem quatuor hi neruuli faciunt.
39. Faſciculus inferior.
40. Huius faſciculi ramulus, a reliquis extrorſum ſecedens.
41. Ramulus alterutri ſurculo (21) ex neruo naſali orto inſertus, ad latus externum nerui optici infra faſciculum ſuperiorem (38) adſcendens.
42. Faſciculi inferioris (39) neruus ciliaris inferior interior.

Fig. 10. *Ganglion ophthalmicum cum neruulis ciliaribus.*

Zinn. ibid. Fig. 2.

1. Rectus ſuperior, paullo reclinatus, vt facies inferior, cui neruus inſeritur, pateat.
2. Leuator palpebrae.
3. Portio carnea Obliqui ſuperioris.
4. Tendo huius muſculi cum trochlea.
5. Portio Recti lateralis interni cum ramo nerui oculomotorii.
6. Portio Recti inferioris cum ramo nerueo, quem inſertum ſibi habet.

7. Rectus lateralis externus, ab interna facie viſus.
8. Inſertio Obliqui inferioris.
9. Portio palpebrae ſuperioris obiter expreſſa.
10. *Neruus opticus.*
11. — *patheticus*, abſciſſus.
12. — *abducens*, muſculo ſuo inſertus.
13. — *oculomotorius.*
14. Ramus eius ſuperior.
15. Huius rami (14) ſurculi ad Rectum ſuperiorem.
16. Eiusdem rami (14) ramus ad Leuatorem palpebrae.
17. Ramus inferior nerui oculomotorii.
18. Ramus eius ad Rectum inferiorem.
19. Ramus rami 17 ad Rectum lateralem internum, vterque obiter expreſſus.
20. Ramus rami 17. ad Obliquum inferiorem.
21. *Neruus frontalis* ex trigemino, abſciſſus.
22. Eiusdem nerui *ramus naſalis.*
23. Neruuli duo ciliares ex naſali (22) orti.
24. *Ganglion ophthalmicum*, lateri exteriori nerui optici annexum.
25. Radix longior a neruo naſali (22) orta.
26. Radix breuior a neruo 20. orta.
27. Faſciculus neruulorum ciliarium ſuperior, ex tribus neruulis compoſitus.
28. Faſciculus inferior, maior.
29. Surculus ſemper extrorſum flexus et longo ambitu ad bulbum accedens.
30. Faſciculi huius ramus inferior interior, alterutri ramo ex naſali (22.) orto inſertus.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXIII.

FIG. I. *Caput adulti hominis circiter quinquagenarii, in quo duo priores nerui ceruicales cernuntur.*

GE. THOM. ASCH *de primo pare neruorum medullae ſpinalis.* Fig. 5. (⅔)

1. Maxilla inferior denudata.
2. Proceſſus mammillaris.
3. 3. Occipitalis.
4. 4. 4. 4. Complexus, cuius pars reſecta et reclinata eſt.
5. Biuenter ceruicis dexter.
6. Idem muſculus ſiniſtri lateris.
7. Obliquus ſuperior.
8. — inferior, in medio compreſſus, vt conſpici poſſit ganglion nerui ceruicalis ſecundi.
9. Rectus poſterior maior.
10. — — minor.
11. — lateralis.
12. Splenius capitis.
13. Leuator ſcapulae.
14. Ceruicalis deſcendens.
15. Transuerſalis ceruicis.
16. Multifidus ſpinae.
17. Arteria temporalis cera repleta per cutem transparens.
18. Ramus eius interior, etiam per cutem pellucens.
19. Ramus eius exterior, nude adparens.
20. Art. auricularis poſterior.
21. 21. Art. occipitalis.
22. Arteriola meningea ex eadem orta, perforans cranium retro proceſſum mammillarem et juxta oſſis petroſi externum angulum ad duram meningem procedens.
23. Ramus meningeus poſterior.
24. R. ceruicalis arteriae occipitalis.
25. 25. Arteria vertebralis circa atlantem in arcum flexa.
26. Ramus arteriae vertebralis inter vertebram colli quartam et quintam egrediens.
27. Arcus atlantis.
28. Proceſſus obliquus inferior vertebrae colli ſecundae, adcumbens proceſſui obliquo ſuperiori vertebrae colli tertiae.
29. Arcus vertebrae tertiae colli.
30. *Neruus ceruicalis primus.*
31. Ramus anterior huius nerui.
32. — poſterior.
33. Ramulus primus rami poſterioris. Perforat Obliquum inferiorem, diuiditur in duos ſurculos, qui e muſculo prodeuntes denuo formant vnicum ramulum anaſtomoſi coeuntem cum ramo poſteriore nerui ceruicalis ſecundi.
34. Ramulus ſecundus eiusdem rami poſterioris, in duos ſurculos diuiſus, quorum ſupe-

ſuperior, ſuper Rectum maiorem transgrediens, inſeritur in Rectum minorem, inferior vero ſurculus ad Rectum maiorem abit.

35. Ramulus tertius, longiſſimus, tendens tribus ſurculis ad Complexum.

36. Ramulus quartus, in duos ſurculos diuiſus, quorum ſuperior, ad Obliquum ſuperiorem transiens, in tria fila diuiditur, inferior vero, perforato Obliquo ſuperiore, in Rectum lateralem inſeritur.

37. *Neruus ceruicalis ſecundus.*

38. Ramus anterior huius nerui.

39. Ramulus huius rami ad Ceruicalem deſcendentem.

40. Ramus poſterior nerui ceruicalis ſecundi, ſ. *Neruus occipitalis magnus* perforans Biuentrem ceruicis et adſcendens ſuper occiput ad verticem innumerosque distribuens ramos ſuper muſculum occipitalem.

41. *Neruus occipitalis paruus*, ex neruo ceruicali tertio, reſectus, etiam ſuper muſculum occipitalem aſcendens.

42. Anaſtomoſis inſignis inter neruos occipitales 40 et 41.

43. Ramulus rami poſterioris nerui ceruicalis ſecundi ad Splenium capitis tendens.

44. Ramulus ad Complexum.

Fig. 2. *Inſignis varietas nerui ceruicalis primi dextri lateris, ex cadauere quinquaginta circiter annorum.*

Asch l. c. Fig. 4. (⅔)

1. Lobulus auris.
2. Proceſſus condyloideus maxillae inferioris, diſſecta membrana capſulari, ex ſede ſua propulſus.
3. Pars mammillaris oſſis temporum.
4. Meatus auditorius externus oſſeus.
5. Proceſſus ſtyloideus a muſculis ſuis denudatus.
6. Oſſis occipitis pars.
7. Pterygoideus internus.
8. Rectus lateralis capitis, reſectus.
9. Obliquus ſuperior capitis, a proceſſu transuerſo atlantis ſeparatus et reclinatus.
10. Obliquus inferior, ab eodem proceſſu ſeparatus et reclinatus.
11. Transuerſalis ceruicis.
12. Rectus anterior maior capitis
13. Longus colli.
14. 14. Conſtrictores pharyngis, obiter expreſſi.
15. Venter anterior Digaſtrici maxillae.
16. Os hyoideum.
17. Sternohyoideus.
18. Carotis communis.
19. 19. Carotis externa.
20. Arteria thyreoidea ſuperior.
21. — lingualis.
22. Ramus eius hyoideus.
23. Art. facialis.
24. Ramus eius palatinus.
25. Art. maxillaris interna.
26. — temporalis.
27. 27. Art. occipitalis.
28. Ramus meningeus.
29. Art. pharyngea adſcendens.
30. 30. Art. vertebralis.
31. Arcus atlantis. (Reſectus eſt proceſſus transuerſus).
32. Proceſſus obliquus inferior epiſtrophei.
33. Proceſſus obliquus ſuperior vertebrae tertiae colli.
34. *Nerui ceruicalis primi* ganglion, inter arteriam vertebralem et arcum atlantis emergens.
35. Ramus poſterior, reſectus.
36. — anterior.
37. Ramulus rami anterioris, adſcendens ad Rectum lateralem.
38. Ramulus ad Rectum anteriorem minorem, qui muſculus, ob neruorum vaſorumque ſuperiacentium numerum, hic delineari non potuit.
39. Anaſtomoſis ſuperior rami anterioris cum neruo vago.
40. Anaſtomoſis inferior.
41. — — inter ramum anteriorem et ramum deſcendentem nerui hypogloſſi.
42. Anaſtomoſis inter ramum anteriorem et neruum ſympathicum magnum.
43. Anaſtomoſis rami anterioris nerui ceruicalis primi cum ramo anteriore nerui ceruicalis ſecundi.
44. *Ganglion ceruicale ſuperius nerui ſympathici magni.*
45. *Neruus ſympathicus magnus.*
46. *Nerui ceruicalis ſecundi* ganglion.

47. Ra-

47. Ramus posterior, resectus.
48. Neruuli resecti, ex ramo posteriori nerui ceruicalis primi prodeuntes et cum ramo hoc (47.) nerui ceruicalis secundi anastomosin facientes. Conf. Fig. 1. Num. 33.
49. Ramulus resectus musculi Splenii. Conf. Fig. 1. Num. 43.
50. Ramulus musculi Complexi, resectus. Conf. Fig. 1. Num. 44.
51. Ramulus anterior nerui ceruicalis secundi.
52. Ramulus anastomosin faciens cum ganglio ceruicali magno.
53. Duo ramuli ad Rectum anteriorem maiorem capitis.
54. Ramus resectus, qui coniunctus cum ramo nerui ceruicalis tertii anastomosin faciebat cum ramo descendente (60.) nerui hypoglossi atque surculos conferebat Sternohyoideo, Sternothyreoideo et Omohyoideo.
55. Anastomosis rami anterioris nerui ceruicalis secundi (51) cum neruo ceruicali tertio.
56. *Neruus ceruicalis tertius.*
57. Huius ramus resectus, qui coniunctus cum ramo nerui ceruicalis secundi anastomosin faciebat cum ramo descendente nerui hypoglossi.
58. Ramus dissectus, qui cum neruo ceruicali quarto anastomosin faciebat.
59. *Neruus hypoglossus* (olim *nonus* cerebri).
60. Eius ramus descendens.
61. 61. *Neruus vagus* (olim *octauus* cerebri).
62. Anastomosis inter hunc et hypoglossum.
63. Ramus nerui vagi, qui in ramos 64. 65. diuiditur.
64. Ramus laryngeus.
65. Ramus ad glandulam thyreoideam.
66. Ramus pharyngeus nerui vagi, juxta os hyoideum sese in musculos inferens.
67. Alius ramus pharyngeus, supra os hyoideum in musculos ingrediens.
68. 68. Ramulus, qui inter ramos 66. 67. anastomosin facit.
69. *Neruus accessorius*, resectus.
70. *Neruus durus* s. communicans faciei, cuius rami resecti sunt.

Fig. 3. *Iidem nerui sinistri lateris, ex infante bienni.*

Asch l. c. Fig. 3. (½)

1. Lobulus auris.
2. 2. Maxilla inferior.
3. 3. Cutis limes.
4. Processus condyloideus maxillae, ex parte integumentis tectus.
5. Os temporum.
6. Foramen, enatum a remoto processu styloideo.
7. Processus mammillaris.
8. Ossis bregmatis portio.
9. 9. Ossis occipitis pars inferior.
10. 10. Complexus, cuius superior pars a capite separata atque reflexa est.
11. Complexus dextri lateris.
12. Sternocleidomastoideus resectus.
13. Obliqui superioris dimidia portio.
14. — — inferioris portio.
15. Rectus posterior maior.
16. Recti lateralis pars superior.
17. Digastrici maxillae venter posterior, resectus.
18. Eiusdem ventris pars ossi hyoideo annexa, reclinata.
19. Digastrici venter anterior.
20. Styloglossus, reclinatus.
21. Stylopharyngeus, reclinatus.
22. Stylohyoideus, reclinatus.
23. Digastricus dextri lateris.
24. Geniohyoideus.
25. Os hyoideum.
26. Ceratoglossus.
27. Mylohyoideus.
28. Constrictoris superioris pharyngis pars.
29. Pterygoideus internus.
30. Sternohyoideus.
31. Omohyoideus.
32. Hyothyreoideus.
33. Sternothyreoideus.
34. Constrictoris pharyngis inferioris pars.
35. Longus colli dexter.
36. — — — sinister.
37. 37. 37. Rectus anterior maior.
38. Rectus minor.
39. 39. Scalenus medius.
40—43. Corpus vertebrae colli quartae, quintae, sextae, septimae.

44. Trachea.

45. Arcus atlantis pars conſpicua.

46. Veſtigia diffracti proceſſus transuerſi atlantis.

47. *Neruus ceruicalis primus.*

48. Eius ramus poſterior.

49. 49. Eius ramus anterior.

50. Ramulus rami anterioris ad Rectum lateralem.

51. Ramus anaſtomoticus cum neruo hypogloſſo.

52. Ramus ad Rectum anteriorem maiorem et minorem,

53. Anaſtomoſis inter neruum ceruicalem primum et ganglion ceruicale ſuperius (54).

54. *Ganglion ceruicale ſuperius* nerui ſympathici magni.

55. Anaſtomoſis inter hoc ganglion et ramum anteriorem nerui ceruicalis ſecundi.

56. 56. *Neruus ſympathicus magnus.*

57. *Neruus ceruicalis ſecundus.*

58. Ramus eius poſterior.

59. — — — anterior.

60. Anaſtomoſis inter ramum anteriorem nerui ceruicalis primi et ſecundi.

61. Ramus rami 59. coniungens ſe cum neruo ceruicali tertio.

62. Ramulus inde exiens ad Sternocleidomaſtoideum.

63. Alius ad Scalenum medium tendens.

64. *Neruus ceruicalis tertius.*

65. — — — *quartus.*

66. Anaſtomoſis inter tertium et quartum.

67. *Neruus ceruicalis quintus.*

68. Anaſtomoſis inter quartum et quintum.

69. *Neruus acceſſorius*, reſectus et reclinatus.

70. 70. *Neruus vagus.*

71. Nerui pharyngei, ex vago nati.

72. Neruus laryngeus, ex vago.

73. 73. *Neruus hypogloſſus.*

74. Ramus deſcendens huius nerui.

75. Ramus ab anteriore ramo nerui ceruicalis ſecundi, inſertus ramo deſcendenti (74).

Fig. 4. *Radices ſex ſuperiorum neruorum ceruicalium dextri lateris, ex infante bienni. Remotum eſt ligamentum denticulatum.*

Asch l. c. Fig. 1.

1. 1. Medulla ſpinalis.

2. Portio inferior medullae oblongatae.

3. Portiones cerebelli, ob nimiam mollitiem ex ſitu naturali demiſſae, quae magnam partem medullae oblongatae obtegunt.

4. Radix poſterior nerui ceruicalis primi, ex medulla ſpinali orta.

5. — 9. Radix poſterior nerui ceruicalis ſecundi, tertii, quarti, quinti, ſexti.

10. Radix anterior nerui ceruicalis primi, robuſtior radice poſteriori.

11 — 15. Radix anterior nerui ceruicalis ſecundi, tertii, quarti, quinti, ſexti.

16. — 21. Ganglion nerui ceruicalis primi, ſecundi, tertii, quarti, quinti, ſexti.

22. 22. 22. Neruus acceſſorius.

Fig. 5. *Radices quatuor ſuperiorum neruorum ceruicalium dextri lateris, ex infante duorum menſium.*

Asch l. c. Fig. 2.

1. 1. Medulla ſpinalis.

2. Medullae oblongatae pars.

3. Radix poſterior nerui ceruicalis primi, in hoc cadauere originem ducens immediate ſupra radicem poſteriorem nerui ceruicalis ſecundi, et anaſtomoſin habens cum neruo acceſſorio.

4. 5. 6. Radix poſterior nerui ceruicalis ſecundi, tertii, quarti.

7. Radix anterior nerui ceruicalis primi, nullam anaſtomoſin habens cum neruo acceſſorio.

8. 9. 10. Radix anterior nerui ceruicalis ſecundi, tertii, quarti.

11. 12. 13. 14. Ganglia horum neruorum.

15. Neruus acceſſorius.

Fig. 6. *Neruus hypogloſſus* (*olim* nonus *cerebri*).

Jo. Franc. Wilh. Böhmer *de nono pare neruorum cerebri.* (?)

1. Auris externa ſiniſtri lateris, ſurſum eleuata.

2. Tentorium cerebelli.

3. Partis petroſae oſſis temporum, cuius maxima pars remota eſt, ea portio, quam meatus auditorius internus perforat.

4. Por-

4. Portio petrofae partis, quae canalem Fallopii continet et neruum durum transmittit.
5. Proceffus condyloideus maxillae inferioris.
6. Partis fquamofae offis temporum reliquiae.
7. Carotis cerebralis a canali offeo, quem permeat, fuperius liberata.
8. Medulla oblongata.
9. Medullae fpinalis initium.
10. Pars cerebelli dextri lateris.
11. Arbor vitae.
12. Arteria vertebralis furfum paullulum eleuata.
13. Arteria cerebelli profunda inferior.
14. — — — fuperior.

Ramus anaftomoticus, afterisco (*) notatus, hasce arterias inter fe coniungens, infulamque formans, per quam inferior nerui hypogloffi fafciculus (67) egreditur.

15. Reliquiae proceffus condyloidei offis occipitis.
16. Pars offis occipitis, quae ad formandum foramen jugulare concurrit.
17. Obliquus fuperior capitis, proceffui transuerfo atlantis adhaerens.
18. Obliquus inferior.
19. Reliquiae diffracti arcus atlantis.
20. Complexus.
21. 21. Splenius capitis.
22. Eiusdem mufculi pars, quae a proceffu mammillari refciffa et reclinata eft.
23. Sternocleidomaftoideus, etiam reclinatus.
24. Scalenus pofterior.
25. Omohyoideus.
26. Sternohyoideus.
27. Sternothyreoideus.
28. Digaftrici maxillae venter anterior.
29. Tendo eius refciffus.
30. Stylohyoideus furfum reflexus.
31. Stylopharyngeus et Styloglоffus, etiam furfum reclinati.
32. Maffeter.
33. Glandulae maxillaris pars.
34. Mylohyoideus.
35. Ceratogloffus.
36. Hyothyreoideus.
37. Vena jugularis interna.
38. Truncus communis venae facialis anterioris et thyreoideae.
39. Vena lingualis.
40. — pharyngea.
41. Arteria thyreoidea fuperior.
42. Arteriae lingualis et facialis truncus communis.
43. 43. Arteria occipitalis.
44. Arteria temporalis.
45. *Neruus ceruicalis primus.*
46. — — *fecundus.*
47. Eius ramus pofterior.
48. — — anterior.
49. Eius ramus ad ramum defcendentem (73.) nerui hypogloffi properans.
50. *Neruus ceruicalis tertius.*
51. Eius ramus ad ramum defcendentem (73.) nerui hypogloffi.
52. *Neruus ceruicalis quartus.*
53. *Neruus phrenicus.*
54. *Neruus ceruicalis quintus.*
55. — — *fextus.*
56. — — *feptimus.*
57. — *durus* (f. communicans faciei) et *acufticus* (f. mollis), fibi inuicem adcumbentes et in meatum auditorium internum intrantes.
58. *Neruus durus* a canali Fallopii liberatus.
59. Continuatio huius nerui, vbi in plures ramos diuiditur.
60. *Neruus vagus* (olim *octauus cerebri*).
61. Ramus laryngeus huius nerui.
62. *Neruus gloffopharyngeus.*
63. Ramus anaftomoticus inter hunc neruum et laryngeum (61).
64. 64. 64. *Neruus acceffori us.*
65. Filamentorum nerui hypogloffi fafciculus primus et fecundus.
66. Fafciculus tertius, per infulam, quam arteria vertebralis (12) et eius ramuli efformant, ad canalem condyloideum anteriorem properans.
67. Fafciculus quartus et inferior, per infulam (14*) egrediens ceterisque fafciculis fe adiungens.
68. 68. *Neruus hypogloffus* (olim *nonus cerebri*).
69. Trunculus nerueus, ex variis ramulis a ganglio ceruicali fuperiori nerui fympathici

thici

thici magni exortis et ex ramulo rami anterioris nerui ceruicalis primi enatus, hypoglosso se inserens.

70. Ramulus, a neruo vago ad hypoglossum accedens.

71. Arcus nerui hypoglossi.

72. Nerui hypoglossi ramuli ad Hyothyreoideum (36) properantes.

73. *Ramus descendens nerui hypoglossi.*

74. Eius ramus ad Omohyoideum.

75. Arcus seu ansa, quae oritur ex coniunctione rami descendentis (73.) nerui hypoglossi cum neruo ex confluxu rami 49. (qui a neruo ceruicali secundo exit) et rami 51. (qui a neruo ceruicali tertio oritur) enato.

76. Anterior ramus, ex hac ansa proueniens, a ramo descendente (73.) nerui hypoglossi continuatus ad Sternohyoideum et Sternothyreoideum abiens et interdum cum neruo phrenico in cauo thoracis communicans. Abscissus est.

77. Posterior ramus, Omohyoideo insertus.

78. Ramulus anastomoticus, qui ramos 76. et 77. inter se coniungit, vnde triangularis spatii insula enascitur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLXIV.

Fig. I. *Neruus ceruicalis tertius et quartus, cum vicinis partibus.*

I. F. Peipers *Descriptio tertii et quarti neruorum ceruicalium.* Hal. 1793. (⅔)

1. 1. Processus mammillaris ossis temporum, cum linea semicirculari superiori ossis occipitis ipsi continua.
2. 2. Clauicula.
3. 3. Sternocleidomastoideus.
4. 4. 4. 4. Platysmamyoideus.
5. Masseteris pars.
6. 6. Occipitalis.
7. Attollentis auris particula.
8. Retrahentes auris.
9. 9. Venter posterior Digastrici maxillae.
10. Stylohyoideus.
11. 11. Leuator scapulae.
12. Scalenus anterior.
13. Omohyoideus.
14. Cucullaris pars.
15. Splenii capitis pars.
16. 16. 16. 16. Particulae cutis.
17. Pars cartilaginea auris.
18. Meatus auditorius cartilagineus, mediante filo sursum cum auricula distractus.
19. Lobulus auris.
20. Parotis.
21. Vena caua superior.
22. 22. 22. Vena jugularis interna colli.
23. Vena subclauia.
24. — jugularis externa.
25. — thyreoidea inferior.
26. — vertebralis accessoria.
27. *Neruus ceruicalis tertius.*
28. — — — *quartus.*
29. — — — *quintus.*
30. — *phrenicus.*
31. 31. — *accessorius.*
32. — *durus.*
33. — *hypoglossus.*
34. — *occipitalis magnus*, ex ceruicali secundo.
35. Radix prima, ad ramum descendentem nerui hypoglossi pertinens.
36. Ramus muscularis nerui ceruicalis tertii (27.) ad Leuatorem scapulae.
37. Rami ad Sternocleidomastoidei mediam partem.
38. Ramus occipito - auricularis recurrens.
39. Ramus auriculae medius s. anastomotico - auricularis.
40. Ramus occipitalis nerui 38. s. neruus occipitalis minor.
41. Ramus auricularis superior.

42. Ramus occipitalis anaſtomoticus cum neruo occipitali magno (34.)

43. Ramus occipito - ſincipitalis cutaneus.

44. Ramuli eius in Attollentem auris.

45. Ramuli in cutis auris cartilagineae ſuperiorem partem, ſupra Retrahentes auris adſcendentes.

46. Prima anaſtomoſis cum neruo occipitali ex neruo duro.

47. Eius ſecunda anaſtomoſis cum eodem neruo pone meatum auditorium, vnde ramulus ad Retrahentes auris abit.

48. Rami in cutem, quae mediam partem auris obtegit.

49. Anaſtomoſis breuis nerui ceruicalis tertii cum neruo recurrente.

50. Altera anaſtomoſis breuior.

51. *Neruus ſubcutaneus colli medius ſuperficialis minor.*

52. Neruus cutaneo - anaſtomoticus adſcendens, ex illo (51). enatus.

53. Ramus anaſtomoticus deſcendens, arcu facto in ſubcutaneum magnum ex neruo ceruicali quarto terminatus.

54. Ramus adſcendens maxillaris cutaneus externus faciei.

55. Ramus deſcendens ſubcutaneus colli ſuperficialis.

56. Huius anaſtomoſis cum perforante inter venae jugularis ramos ex ceruicali tertio.

57. Ramus cutaneus partis ceruicalis muſculi cucullaris.

58. 59. Anaſtomoſes cum anaſtomotico - cutaneo communi ex neruo ceruicali quarto, vltimo gangliolum formantes.

60. Fortiſſima anaſtomoſis huius nerui ex ceruicali tertio cum ramo deſcendente nerui ceruicalis ſecundi.

61. Radix ſecunda ad ramum deſcendentem nerui hypogloſſi pertinens, ex neruo ceruicali ſecundo. (Conf. Num. 35.)

62. 63. Rami muſculares ex neruo ceruicali quarto ad Leuatorem ſcapulae.

64. Anaſtomoſis adſcendens ad nerui ceruicalis tertii ramum deſcendentem pergens.

65. *Neruus ſubcutaneus colli medius magnus profundus.*

66. N. cutaneus ceruicis, humeri, clauiculae et colli communis.

67. N. anaſtomotico - cutaneus communis cum ramo 58. et 59. nerui ceruicalis tertii coniunctus ad cutem vario tractu pergens ſurſum deorſumque.

68. *Neruus cutaneus colli inferior.*

69. Eius ramus deſcendens cutaneus.

70. Eius ramus adſcendens, anaſtomoticus cum cutaneo colli medio ſuperficiali.

71. Cutanei colli inferioris ramus infimus, triplici anaſtomoſi cum ſupraclauiculari interno junctus.

72. Rami duo clauiculares.

73. Ramus cutaneus ſternalis.

74. Ramus ſuperior cutanei colli medii maioris, ſ. auriculae inferior et cutaneus facialis ſ. auriculari - facialis.

75. Eius ramus internus ſ. cutaneus faciei inferior.

76. Eius ramus externus ſ. auricularium inferior truncus.

77. *Nerui cutanei faciei inferioris* anaſtomoſis cum nerui duri ramo cutaneo colli ſuperiori.

78. Anaſtomoſis cum ramo adſcendente (52.) ſubcutanei colli medii minoris ex neruo ceruicali tertio.

79. Anaſtomoſis cum trunco nerui duri.

80. Ramus anterior internus, parotidem intrans.

81. Ramus medius, cutaneus faciei ſuperior.

82. Rami auriculares inferiores ad lobulum auris et cutem concham obducentem.

83. Ramus cutaneus colli anaſtomoticus deſcendens.

84. Huius ramus ſuperior anaſtomoticus cum duro adſcendens.

85. Duplex anaſtomoſis cum ramo duri deſcendente.

86. Alia anaſtomoſis cum anaſtomotico duri ramo ſubcutaneo colli ſuperiori.

87. Ramus ſuperior ſubcutanei colli medii.

88. Triplex anaſtomoſis cum anaſtomotico duri deſcendente, inſulas duas efficiens.

89. *Cutaneus colli deſcendens* ſ. ſuperficialis anterior.

90. Cutaneus antilaryngeus colli.

91. Subcutaneus menti.

92. Ramus inferior ſ. deſcendens ſubcutanei medii.

93. Ramus cutaneus maxillaris externus.
94. Cutaneus ſublaryngeus.
95. Musculo-cutaneus Platysmamyoidei.
96. Ramus deſcendens inferior quarti ceruicalium, partim radicem primam nerui phrenici efficiens, partim anaſtomoſi in quintum ceruicalium finitus.
97. *Subcutaneus ceruicis poſterior inferior.*
98. Ramus cutaneus ceruicis.
99. Muſcularis profundus.
100. Truncus neruorum ſupraclauicularium.
101. Ramus ſupraclauicularis exterior primus ſ. ſubcutaneus humeri ſ. acromialis.
102. Ramus ſupraclauicularis ſecundus ſ. ſubcutaneus Deltoidei.
103. Ramus ſupraclauicularis tertius ſ. medius ſ. ſubcutaneus pectoris externus.
104. Ramus ſupraclauicularis quartus ſ. ſubcutaneus pectoris internus.
105. Ramus ſupraclauicularis quintus internus minor ſ. ſupraclauicularis intimus.
106. Ramulus muſcularis profundus a trunco ſupraclauicularium.
107. Ramus a quinto ceruicali in Trapezium.
108. Ramus a quinto ceruicali in Scalenum poſticum et Leuatorem anguli ſcapulae.
109. Truncus quinti ceruicalis ad plexum brachialem pergens.
110. Radix nerui phrenici a quinto ceruicali.
111. Neruus muſcularis in Leuatorem anguli ſcapulae a neruo recurrente.
112. 113. Rami in Trapezium et cutem hunc muſculum obtegentem.
114. Nerui duri ramus occipitalis transuerſus, profundus.
115. Huius rami muſculares in Retrahentes auriculae.
116. Ramus huius muſcularis anterior in Occipitalem.
117. Ramus huius muſcularis poſterior in Occipitalem.
118. Neruus Digaſtrici maxillae inferioris a duro.
119. Neruus Stylohyoidei.
120. Anaſtomoſes cum neruo molli nerui ſympathici magni.
121. Rami muſculares in Stylohyoideum.
122. Ramus inferior nerui duri.
123. Ramus facialis inferior duri.
124. Ramus marginalis duri.
125. Nerui duri ramus anaſtomoticus colli ſuperior.

FIG. 2. *Nerui inde ſub capite e longitudine colli ad thoracem deſcendentes. Icon corpus humanum exprimit, in latus dextrum decumbens, vt ſiniſtrum nudum oculis ſe offerat. Muſculi vndique remoti, vt corpora vertebrarum adpareant.*

ANDERSCH *Tabul. neruor. cardiacor.* (½)

1. Margo maxillae inferioris ſiniſter.
2. Proceſſus ſtyloideus.
3. Proceſſus mammillaris.
4. Splenius.
5. Sternocleidomaſtoideus.
6. Splenius alterius lateris.
7. Complexus.
8. Glandula maxillaris.
9. Digaſtricus maxillae ſiniſter.
10. Dexter.
11. Mylohyoideus dexter.
12. Siniſter.
13. Ceratogloſſus.
14. Omohyoideus.
15. Sternohyoideus ſiniſter.
16. Dexter.
17. Sternothyreoideus dexter.
18. Siniſter.
19. Cricothyreoideus.
20. Hyothyreoideus.
21. Margo cartilaginis thyreoideae ſuperior et Thyreopharyngeus.
22. Oſſis hyoidei cornu maius.
23. Glandula thyreoidea.
24. Hyopharyngeus.
25. Oeſophagus.
26. Trachea.
27. Leuator ſcapulae.
28. Scalenus poſterior.
29. Scalenus medius.
30. Scalenus anterior.
31. Rectus maior capitis.
32. Longus colli.
33. 33. Clauicula.
34. Scapula.
35. 35. Proceſſus coracoideus ſcapulae.
36. Biceps.
37. Subſcapularis.
38.—43. Coſtae.
44 44. 44. 44. Pulmones.

 45. Le-

45. Leuator ſcapulae lateris dextri.
46. 46. Cutis reclinata.
47. Cordis pars ſuperior.
48. Arteria pulmonalis.
49. Ramus dexter.
50. Eius ramus ſuperior.
51. Eius ramus inferior.
52. Ductus arterioſus.
53. Ramus medius.
54. Ramus ſiniſter.
55. Particula pericardii.
56. Auricula ſiniſtra.
57. Vena pulmonalis ſiniſtra.
58. Ramus ſuperior.
59. — inferior.
60. Arteria coronaria ſiniſtra.
61. 61. Arteriae coronariae ſiniſtrae rami ad ventriculum ſiniſtrum.
62. 62. Rami arteriae coronariae dextrae ad ventriculi dextri faciem conuexam venientes.
63. Aorta oriens.
64. Truncus communis dextrae ſubclauiae et carotidis.
65. Carotis dextra.
66. Carotis ſiniſtra.
67. Subclauia ſiniſtra.
68. Aorta deſcendens.
69. Arteria thyreoidea inferior.
70. Ramus eius ad glandulam.
71. Arteria carotis ſiniſtra abſecta.
72. Carotis cerebralis.
73. — facialis.
74. *Neruus gloſſopharyngeus.*
75. 76. Duo ab eo rami ad neruum vagum.
77. *Neruus vagus.*
78. Ramus in ganglion ceruicale ſuperius.
79. Ramus eius laryngeus.
80. Ramus eius (79.) communicans cum molli.
81. Ramus ad laryngem.
82. Communicatio cum laryngeo, a ſympathico nato.
83. Anaſtomoſis cum cardiaco ſupremo, a ſympathico nato.
84. Alia anaſtomoſis cum eodem.
85. Ramus deſcendens in plexum cardiacum.
86. Ramus interior.
87. Anaſtomoſis cum cardiaco, a ſympathico in ipſa aorta facta.
88. Alia anaſtomoſis cum ramo cardiaco ſupremo pone aortam adueniente.
89. Alia cum ramo proprii trunci.
90. Alia ſub aorta inter duas magnas arterias cum alio a ſympathico trunco cardiaco circa aortam conflexo.
91. Alia cum alio eiusdem ramo.
92. Origo *nerui recurrentis.*
93. Eiusdem nerui ſecunda radix.
94. Nerui recurrentis pars ſuper aortam poſita.
95. Ramus, quem dat ad ganglion cardiacum.
96. Ramus in oeſophagum.
97. Ramus ad laryngem imum.
98. Magna anaſtomoſis cum ganglio ceruicali ſuperiori nerui ſympathici.
99. Ramus ad oeſophagum.
100. Anaſtomoſes cum trunco.
101. Rami trunci in oeſophagum.
102. Ramus pulmonalis ſiniſter inferior.
103. Ramus pulmonalis ſiniſter ſuperior.
104. Truncus nerui vagi deſcendens.
105. Magnum *ganglion* ſympathici nerui *ceruicale ſuperius.*
106. Anaſtomoſis cum neruo ceruicali ſecundo.
107. Anaſtomoſes cum tertio.
108. Ramus anaſtomoticus cum gloſſopharyngeo.
109. Ramus a magno ganglio natus mollis, qui in carotidis externae ramos ſe immittit eosque ſequitur.
110. Ramus a ſympathico pharyngeus.
111. Eius communicatio cum ramo pharyngeo nerui vagi.
112. Radix cardiaci ſupremi.
113. *Truncus nerui ſympathici.*
114. Rami cardiaci.
115. Truncus nerui ſympathici, inferens ſe in ganglion thyreoideum.
116. Ramus ad ganglion cardiacum.
117. *Ganglion cardiacum.*
118. Rami ganglii thyreoidei euntes ad cardiacum ceruicalem.
119. Rami in ganglion thyreoideum venientes a ceruicalibus.
120. Anſa magna circa ſubclauiam arteriam.
121. *Neruus hypogloſſus.*
122. *Neruus acceſſorius.*

123. Ramus a primo ceruicali ad ſecundum, a quo ramus in hypogloſſum.
124. Ramus alius nerui ceruicalis primi ad ſecundum.
125. *Neruus ceruicalis ſecundus.*
126. Ramus in Leuatorem ſcapulae.
127. Ramus muſcularis.
128. *Neruus ceruicalis tertius.*
129. *Neruus ceruicalis quartus.*
130. Ramus ad phrenicum.
131. Eius ramus ſuperior cum neruo phrenico coniunctus.
132. Eius ramus inferior, in neruum phrenicum inſertus.
133. Radix ſecunda phrenici,
134. et alia a quinto.
135. *Neruus phrenicus.*
136. Radix a neruo dorſali ſecundo.
137. Neruus cardiacus ceruicalis, a quinto ceruicalium natus.
138. Ramus ad Rectum anteriorem maiorem.
139. Radix a phrenico ad eum accedens.
140. Secunda radix eiusdem cardiaci, a quarto ceruicalium nata.
141. Ramus eius coniunctus cum ſexto ceruicalium.
142. Ramus natus a ceruicali ſexto.
143. Ramus ab octauo ceruicali in ganglion dorſale primum.
144. Alii eo euntes rami.
145. *Neruus brachialis primus*, a ceruicali ſexto
146. et a ſeptimo.
147. Ramus ab vtroque ad phrenicum.
148. Ramus brachialis a ceruicali octauo.
149. A dorſali primo.
150. *Ganglion magnum* ceruicale imum, ſeu *dorſale ſuperius.*
151. Rete arterioſum in anteriori facie arteriae pulmonalis ſiniſtrae.
152. Truncus inde collectus, ad arteriam coronariam ſiniſtram tendens et ad cor.
153. Rete inter duas magnas arterias.
154. Ramus ad plexum cardiacum poſteriorem.
155 *Truncus nerui ſympathici magni.*
156.—158. Ganglia dorſalia nerui ſympathici.
159—161. Nerui dorſales.

EXPLICATIO

TABVLAE CLXV.

FIG. 1. *Nerui in dextro latere ad cor tendentes eorumque plexus arteriae aortae et pulmonali ac tracheae impoſitus. Locus plurium neruorum proprius et relatiuus mutandus erat, vt omnes nerui in conſpectum venirent.*

NEUBAUERI *Deſcriptio neruorum cardiacorum.* Tab. I. (⅔)

1. Pars auris externae dextrae.
2. Proceſſus mammillaris, Sternocleidomaſtoideo tectus.
3. 4. Sternocleidomaſtoideus: 3. eius inſertio in os occipitis ac temporum 4. a ſterno et clauicula ſeparatus, et ſuperiora atque poſteriora verſus reclinatus.
5. Splenius capitis.
6. Biuenter ceruicis, eiusque inprimis extremum, oſſi occipitis inſertum: (totus enim Cucullaris demtus eſt).
7. 8. Digaſtricus maxillae inferioris: 7. eius venter primus: 8. venter ſecundus, maxillae inferiori inſertus.
9. Stylohyoideus, baſi oſſis hyoidei adnexus.
10. Glandula maxillaris.
11. Parotis.
12. 12. Pars maxillae inferioris denudata.
13. 13. Integumentorum communium facta inciſio.
14. Stylopharyngeus, ex parte conſpicuus.
15. Conſtrictor pharyngis ſuperior.
16. Conſtrictor pharyngis medius.
17. — — pharyngis inferior.
18. Sternothyreoideus.
19. Sternohyoideus.
20. Alter Omohyoidei venter, (inferiori, anteriorique parti baſeos oſſis hyoidei inſertus,) cum tendinis medii parte.
21. Hyothyreoideus.
22. Mylohyoidei, dexter et ſiniſter, baſi oſſis hyoidei inſerti.
23. Ceratogloſſus, a cornu oſſis hyoidei oriens.
24. Glandulae thyreoideae pars.
25. Oeſophagus.
26. Trachea.
27—32. Corpora vertebrarum colli: ſecundae, tertiae, quartae, quintae, ſextae, ſeptimae.
33—35. Corpora vertebrarum dorſi: primae, ſecundae, tertiae.
36. Longus colli, obiter indicatus.
37. Rectus capitis internus maior.
38. Scalenus prior.
39. — medius.
40. — lateralis.
41. Leuator ſcapulae.
42. Arteria axillaris.
43. Arteria thoracica externa ſ. ſecunda.

44—46.

44—46. Coſtae tres ſuperiores.

47. 47. Intercoſtales externi.

48. 48. — — interni.

49.—51. Pulmo dexter: 49. eius ſuperficies conuexa, ſ. externa: 50. ſuperficies interna, plana, mediaſtinum verſus ſpectans, dextrorſum reclinata: 51. inciſura inter lobum ſuperiorem et medium.

52. 52. Pulmonis ſiniſtri ſuperficies conuexa ſ. externa. Totus hic pulmo ab arcu aortae ſiniſtrorſum ducto, compreſſus adparet.

53. 54. Diaphragmatis partes carneae duae ſecundae ſ. ſuperiores: 53. dextra, 54. ſiniſtra, ſuperiori ſ. conuexa ſuperficie conſpicuae.

55. 56. Pericardium ex parte relictum: 55, 55. eius partes laterales. 56. pars inferior cum centro tendineo diaphrágmatis connexa.

57. Vena caua ſuperior, dextrorſum ex ſitu ſuo mota, vnde vena azygos quoque paullulum protracta adparet.

58. Vena caua inferior ſ. adſcendens.

59. Vena azygos.

60. Atrium cordis dextrum.

61. 61. Arcus aortae, qui ope hamuli ſiniſtrorſum ductus et ex parte compreſſus repraeſentatur.

62. Truncus communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae.

63. Arteria ſubclauia dextra.

64. Truncus communis dexter arteriae carotidis externae et internae.

65. Truncus communis ſiniſter.

66. Arteria ſubclauia ſiniſtra.

67. Arteriae pulmonalis origo et progreſſus.

68. Ramus dexter arteriae pulmonalis.

69. Ramus ſiniſter arteriae pulmonalis, ex parte, ſed obſcure conſpicuus.

70. 71. Os hyoideum: 70. eius cornu dextrum 71. baſis.

72. *Ganglion ceruicale primum*, ſ. ſuperius ſ. magnum, quod accipit

73. Ramulum, a ramo anteriori nerui ceruicalis primi 201.

74. Alius ramulus, qui ex ramo ceruicalis primi cum ſecundo ceruicali communicante 201. et 202. ortus, ganglio ceruicali ſuperiori inferitur.

75. Ramulus, ex ramo anteriori nerui ceruicalis ſecundi 202. ad ganglion 72. adſcendens.

76. Alius ramus, pariter ex ramo anteriori nerui ceruicalis ſecundi, transuerſo ductu ad ganglion ceruicale primum 72. abiens.

77. Ramus mollis, ex ganglio ceruicali ſuperiori deſcendens, ex quo oriuntur duo ramuli, arteriam carotidem internam comitantes.

78. Tertius ramulus, anteriorem carotidis externae ſuperficiem paullulum legens, ſurculis poſtea ſuis adſcendentibus atque deſcendentibus, pharyngei et laryngei nerui ramulis immixtus.

79. Ramus, quem cardiacum ſupremum ſ. cardiacum ſuperficialem vocant, ex ganglio ceruicali ſuperiori, recta via, cum trunco nerui ſympathici ceruicali 98. in latere eius interno deſcendens.

80. 81. Eius in duos ramos diuiſio, exteriorem nempe 80., et interiorem 81. qui, facta inſula, iterum coëunt.

82. Ramus, ex combinatione rami 80. et 81. conflatus, vtriusque deſcendens, accipit

83. ramum ex trunco ſympathico ceruicali 98.

84. Ramus, ex ramo 81. ortus, qui cum ramo 82. inſulam conſtituens maiorem, ſeſe demittit: ex hoc ramo oritur primo

85. ramus, qui ramo laryngeo 296. junctus, ad laryngem abit, et quidem partim ad Sternothyreoideum, partim vero ſub eo, ad glandulam thyreoideam. (Vid. 297. 298.)

86. Alius ramulus, ex ramo 84. ad glandulam thyreoideam diſcedens.

87. Ramus, ſic dictus *cardiacus ſupremus* ex ramo 84. et 82. iterum combinatus, qui vlterius deſcendendo, dat

88. ramulum, cum ganglii ceruicalis inferioris deſcendente ramulo 104. anaſtomoſin ſubeuntem.

89. Alius ramus nerui cardiaci ſuperioris, cum eodem ramulo ganglii ceruicalis inferioris 104. duas formans anaſtomoſes.

90. Ner-

90. Neruus cardiacus ſupremus vlterius deſcendens, in duos tandem ſe diuidens ramulos, quorum

91. primus, cum neruo cardiaco principe 135. a ganglio thoracico primo 130. exorto, anaſtomoſin conſtituit.

92. Secundus ramulus nerui 90. qui deſcendendo in tres diffluebat ramulos 93. 94. 95., quorum

93. poſterior cum neruo illo cardiaco 135. a ganglio thoracico profecto, iterum vnitur.

94. Ramulus anterior nerui 92. qui accipit ramum 134. a ganglio thoracico primo deſcendentem, poſteaque decurrit in latere interno trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis ad eius exteriorem ſuperficiem, ipſamque aortam.

95. Ramulus medius eiusdem nerui 92. qui iterum diuiditur in ramulum

96. internum, ſeu anteriorem, qui ſecundum internum trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis latus incuruatus, ad anteriorem eiusdem trunci atque aortae ſuperficiem proſerpebat.

97. Ramulus exterior ſ. poſterior rami 95. in poſteriori trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis ſuperficie decurrens. — Sed notandum venit, ramos 90—96. valde ex ſitu naturali dimotos eſſe: arcus enim aortae cum arteria a carotide et ſubclauia dextra, etc. ſiniſtrorſum tractus, hosce ramulos admodum extendit.

98. *Truncus ſympathicus ceruicalis*, ex ganglio ceruicali ſupremo deſcendens, paullulum anteriora verſus reclinatus, vt ganglia 116. et 117. melius adpareant.

99. Ramus trunci ſympathici ceruicalis cum arteria thyreoidea inferiori, ad glandulam decurrens thyreoideam. (Interdum ibi anaſtomoſin cum ramo recurrente nerui vagi init.

100. 101. Duo rami, in quos truncus ſympathicus in hocce cadauere diuidebatur, quorum alter 100. paullo tenuior, ſupra arteriam thyreoideam inferiorem, alter vero 101. craſſior, pone eandem decurrebat, inſulaque, qua dicta arteria coërcebatur, facta, ambo iterum vniebantur.

102. *Ganglion ceruicale inferius.*

103. Primus eius ramus ſ. internus, qui paullulum deſcendens, in ramulum 104. et 105. diuiditur.

104. Ramulus rami 103. qui primo cum ramo 88. deinde vero duobus ſurculis cum ramo 89. nerui cardiaci ſupremi conjungitur; poſtea autem paullulum interiora verſus progreſſus ramo 106. inſeritur, vt cum hoc et ramo nerui recurrentis 179. conſtituat ramum 107. ad plexum cardiacum deſcendentem.

105. Alter ramulus rami 103. ad ramum recurrentem nerui vagi 159. abiens.

106. Secundus ramus ganglii ceruicalis inferioris, qui mox ſub exortu ſuo dat ramulum, ad ramum recurrentem nerui vagi deſcendentem, reliqua vero nerui 106. pars, pone neruum recurrentem deſcendens, cum ramo 104. et 179. coniuncta, conſtituit

107. ramum, in tracheae latere dextro, ſuper eam inferiora verſus procedentem.

108. Primus ſurculus rami 107. ad poſteriorem tracheae ſuperficiem abiens.

109. Secundus ſurculus rami 107. ad lateralem externam et anteriorem tracheae ſuperficiem adſcendens.

110. Surculus ex ramo 171. proueniens, ſeque cum ramo 107. coniungens. (ſ. ſurculus, anaſtomoſin rami 107. et 171. conſtituens.)

111. Ibi ramus 107. diuiditur in quatuor ramulos, quorum

112. duo, inter arteriam pulmonalem et tracheam ad atrium ſiniſtrum et faciem cordis planam decurrebant.

113. Tertius rami 107. ramulus ſuper arteriam pulmonalem dextram tendebat, ibique in tres diuidebatur ramulos.

114. Quartus rami 107. ramulus, qui mox poſt exortum ſuum bipartitus, cum ramulis 111. 112. inter arteriam pulmonalem et tracheam, ad atrium ſiniſtrum decurrebat.

115. Ra-

115. Ramus superficialis, ex ganglio ceruicali inferiori 102. qui, super arteriam subclauiam dilabens, circum eam ducitur, pone eam nempe iterum adscendens 120. vbi ganglio dorsali primo 130 inseritur. Hoc suo itinere ansam illam celebrem VIEUSSENII conficit.

116. 117. Ramus profundus, a ganglio ceruicali inferiori ad primum dorsale ductus, seu truncus nerui sympathici ceruicalis, ex ganglio ceruicali inferiori extrorsum ac retrorsum sub arteria vertebrali, ad ganglion dorsale primum abiens: in hoc cadauere gangliformis reperiebatur, duo satis insignia *ganglia lateralia* 116. et 117. sistens. Hic truncus cum ramis 115. 119. ansas illas, arteriam subclauiam includentes, efformat.

118. Ramus, a nerui ceruicalis quinti 277. et sexti 278. 279. ramulis conflatus, qui supra arteriam vertebralem, ad ganglion laterale secundum 117. descendit, eique inseritur.

119. Ramulus, ex ganglio laterali secundo 117. super arteriam subclauiam descendens, qui deinde, circum eam ductus, in posteriori superficie adscendenti ramo 115. inseritur. — Sic secunda in hocce cadauere inueniebatur ansa VIEUSSENII.

120. Coniunctio rami 115. et 119., partem communem ambarum ansarum constituens.

121. Alius ramulus ex ganglio laterali secundo 117. ad Scalenum minimum sub priori 38. delitescentem in hocce subiecto abiens.

122. Alius adhuc ganglii lateralis secundi 117. ramulus, ad ganglion 154. pone arteriam subclauiam descendens.

130. *) *Ganglion dorsale primum* s. magnum, s. thoracicum superius.

131. Ramus satis crassus, qui neruo ceruicali sexto, inter Scalenum priorem et minimum emergens, ad ganglion dorsale primum dilabitur.

132. Duo rami a neruo ceruicali octauo, inter Scalenum minimum et Longum colli, ad ganglion thoracicum superius descendentes.

133. Ramus a neruo dorsali primo, ad ganglion thoracicum superius adscendens: (vel, vice versa, ex ganglio thoracico ad neruum dorsalem primum descendens.)

134. Ramus a primo ganglio dorsali ad truncum anonymum decurrens, vbi cum ramo 94. coniungitur.

135. Ramus satis crassus, (immo duplo crassior, quam praecedens,) qui a ganglio dorsali primo ad plexum cardiacum descendit, principem in hoc cadauere plexus cardiaci sistens neruum. — (Decurrit primum tanquam comes rami 134. in quadam vero, a trunco communi arteriae subclauiae et carotidis distantia, paullulum inflectitur, super trachea porro recta deproperans, tandemque in tres ramos 138. 142. 153. diffluens. — sed notandum est, superiorem huius nerui partem, ob arcum aortae cum trachea sinistrorsum ductum, valde prostare extensam et ex situ naturali dimotam.

136. Ramulus, a ganglio laterali secundo 117. ad hunc ramum 135. descendendo abiens.

137. Rami satis crassi 192. a ramo recurrente nerui vagi prouenientis insertio in neruum principem cardiacum 135.

138. Ramus internus nerui 135. qui, sinistrorsum decurrens, subit ramum 189. posteaque ex parte circa indicatum ramum retrorsum ductus, ad posteriorem potissimum adscendit arcus aortae superficiem, in plures ibi surculos dispersus.

139. Surculi rami 138. in posteriori arcus aortae superficie conspicui.

140. Ramulus, rami 138., qui in laterali interna arcus aortae superficie distribuitur.

141. Alius rami 138. ramulus, inter aortam et arteriam pulmonalem dextram decurrens, qui deinde bipartitus, infra truncum communem arteriae pulmonalis, ad atrium cordis sinistrum gliscebat.

142. Me-

*) Ex vitio iconis, quod hic irrepsit, numeri nonnulli desunt: sed curaui, vt explicatio responderet tabulae in aes incisae.

142. Medius ramus nerui principis cardiaci 135. qui paullulum inferiora verſus progreſſus, in duos ſeſe diffundit ramulos, nempe 143. et 148.

143. Ramulus ſiniſter rami 142.

144. Ramulus, mox ſub exortu rami 143. ex eo dextrorſum ductus, duobusque ſurculis inter tracheam et arteriam pulmonalem, ad atrium ſiniſtrum faciemque cordis planam decurrens.

145. Truncus rami 143. qui vlterius, et quidem ſiniſtrorſum progrediens, in duos ramulos diſpergitur.

146. Tres ramuli rami ſuperioris nerui 145. inter arteriam pulmonalem et aortam deſcendentes, pluribusque ſurculis in exteriori ſuperficie arteriae pulmonalis, (qui vero in hacce Figura haud in conſpectum veniunt), emergentes.

147. Alter inferiorque ramulus nerui 145. ſub aorta, inter eam et arteriam pulmonalem, ad atrium ſiniſtrum, cum ramulo 191. deſcendens.

148. Ramus dexter rami medii 142., qui inter aortae arcum arteriamque pulmonalem dextram recta fere via decurrit, in tres 149. 150. et 152. ramos ibi distributus.

149. Siniſter rami 148. ramulus, ſub arcu aortae, arteriaque pulmonali dextra, ad atrium ſiniſtrum, duobus ſurculis deſcendens.

150. Medius rami 148. ramulus, qui inter arcum aortae arteriamque pulmonalem dextram paullulum progreſſus, ad poſteriorem arcus aortae adſcendit ſuperficiem.

151. Duo ramuli, ex ramulo 150. nati, qui ex ventriculo dextro prouenientem aortam in latere dextro ambientes, pluribus ibi diſperſis ſurculis, in anteriori tandem cordis ſuperficie, arteriam coronariam dextram comitabantur.

152. Dexter rami 148. ramulus, qui ramulis 275. et 176. aſſumtis, inter aortam et arteriam pulmonalem prolabitur, et tandem ſub arteria pulmonali dextra duobus ſurculis ad ſiniſtrum atrium, pari ſicut ramulus 149. modo, gliscit.

153. Ramus externus nerui 135. inter arteriam pulmonalem dextram et aortam deſcendens.

154. *Paruum ganglion*, quod adpendicem quaſi ganglii thoracici magni 130. ſiſtit, ſuperiore parte ſua inter primam ac ſecundam coſtam ſitum, inferiore vero ſecundae coſtae impoſitum. (*Dorſale ſecundum* nominaueris: quod tamen hoc loco non niſi rariſſime adeſt.)

155. Ramus, a neruo dorſali primo, ad hoc ganglion abiens.

156. *Ganglion dorſale tertium*, (in aliis cadaueribus ſecundum), inter ſecundam tertiamque coſtam ſitum.

157. Ramulus, a ſecundo neruo dorſali, ad ganglion 156. properans.

158. *Nerui vagi* (olim *octaui cerebri*) truncus in collo deſcendens: inferius, quo recurrens cum ſuis ramificationibus eo melius repreſentari poſſet, ope hamuli dextrorſum ductus: vnde neque in ſuperiori parte ſitum priſtinum ſeruare potuit.

159. *Ramus nerui vagi recurrens*, qui circum arteriam ſubclauiam flexus, ad laryngem adſcendit. — Hunc ex ſitu naturali protractum eſſe, ſponte patet.

160. Primus rami recurrentis ramulus, mox ſub exortu ſuo largiens

161. ramulum, qui paullulum ſiniſtrorſum progreſſus, vnitur cum

162. ſecundo rami recurrentis ramulo.

163. Alter ramulus primi recurrentis rami, qui coniunctis quoque ramulis 161. et 162. inſeritur.

164. Ramus, ex combinatis ramulis 161—163., qui ſiniſtrorſum abiens, in duos 165. et 168. ramulos diuiditur.

165. Ramulus, ex rami 164. diuiſione ortus, qui verſus tracheam adſcendit, et aſſumto ramulo quarto nerui recurrentis 193. in tres ramos distribuitur, quorum

166. duo ſuperiores Sternohyoideo inſerebantur,

167. tertius vero, in laterali dexta ſuperficie, tracheae implantabatur.

168. Alter ramulus, ex rami 164. diuiſione exortus, pariter ad tracheam progrediens, eandemque adſcendens.

169. Con-

169. Coniunctio huius rami 163. cum ramo 178.

170. Tres ſurculi rami 168. in anteriori tracheae ſuperficie diſperſi.

171. Neruus, quem coëuntes rami 161—163. efformarunt, ad plexum cardiacum deſcendens: in hocce ſuo itinere anaſtomoſin 110. cum ramo 107. ſubiens.

172. Tres eius ramuli, pone arteriam pulmonalem dextram ad atrium ſiniſtrum et faciem cordis planam gliſcentes.

173. Ramulus, rami 171. quartus, ſiniſtrorſum ſuper arteriam pulmonalem dextram abiens, ramulos 150 et 152. ex parte quoque conſtituens.

174. Surculus, arteriae pulmonali dextrae implantatus.

175. Quintus ac medius ramulus rami 171. arteriam pulmonalem dextram itidem adſcendens, qui dat ſurculos ad arteriam pulmonalem dextram, ad atrium dextrum et ad arteriam coronariam dextram.

176. Surculus cum ramulo 152. anaſtomoſin ſubeuns.

177. Tertius rami 160. ramus, qui, ſiniſtrorſum progrediens, diuiditur in ramum 178. et 179.

178. Ramus, paullulum tracheam verſus adſcendens: prius vero, quam eam attingit, in tres diuiditur ramulos, quorum ſuperior inter tracheam et oeſophagum gliſcit, antea vero, ope ramuli 169. anaſtomoſin cum ramo 168. efficit: ramus vero medius ut et inferior, ipſam tracheam adſcendunt, ibique in plures diſpeſcuntur ſurculos.

179. Alter ramus, ex diuiſione rami 177. ortus, qui deſcendens, ramo 106. jungitur, vt cum eo ramum conficiat 107. ad plexum cardiacum deorſum progredientem.

180. Quartus ramulus ex ramo 160. qui ſiniſtrorſum tracheam verſus protenditur, in eius poſteriorem abiens ſuperficiem.

181. Quintus rami 160. ramulus, pone tracheam ad oeſophagum progrediens.

182. Ramus a neruo vago, ad formandum ramum 181. abiens.

183. Vltimus rami 160. ramulus, qui ipſi neruo vago inſeritur.

184. Ramulus, a neruo vago ortus, qui mox, in tres ramulos diſperſus, poſteriori tracheae ſuperficiei inſeritur.

185. Alius ramus ex neruo vago, pone tracheam oeſophago inſertus.

186. 187. Duo rami a neruo vago, (paullulum infra recurrentis originem) oeſophago antea inſerti. Ob dextrorſum tractum neruum vagum hic abſciſſi praeſentantur.

188. Ramus a ganglio ceruicali inferiori lateris ſiniſtri proueniens, qui pone arteriam ſubclauiam et arcum aortae deſcendit. Eius ramus dexter, inter aortam et arteriam pulmonalem dextram gliſcebat, ac ramulo 152. tandem inſerebatur. Alter voro ramulus, qui circum latus ſiniſtrum aortae, inter hanc atque arteriam pulmonalem ſeſe flectit, ad anteriora aortae abit.

189. Ramulus a neruo recurrente ſiniſtri lateris proueniens, et inter arcum aortae arteriamque pulmonalem dextram gliſcens, dat ramulum, qui ſuper arteriam pulmonalem dextram procedit, tribus ei ſurculis inſertus. Alter vero ramus paullulum adhuc deſcendit, ſub finem tandem diuiſus in ramulum, qui cum ſurculo ramuli 149. coniungitur.

190. Ramus, in hocce cadauere occurrens, ſecundum ſiniſtrum arteriae aortae latus, inter aortam et truncum arteriae pulmonalis a cardiacis ſiniſtris, (et quidem a ramo ganglii ceruicalis ſuperioris) ad plexum hunc magnum proſerpens: dabat vero primo ramulum comitem ramuli 141. ad atrium ſiniſtrum. Deinde vlterius dextrorſum procedens, alium porrexit ramulum, ſurculo rami 175. inſertum, aliumque ad aurem dextram deſcendentem.

191. Ramus, a cardiaco ſiniſtro ortus, comes rami 147., quocum ſub arcu aortae ad ſiniſtrum deſcendit atrium.

192. Tertius a ramo recurrente nerui vagi 159. deflectens ramus, qui ſub. 137. neruo cardiaco principi 135. a ganglio thoracico primo orto inſeritur.

193. Quartus ramus, a recurrente deſcendens, anaſtomoſin cum ramo 165. iniens.

194. Ramus, a recurrente adſcendens.

195. Duo eius ſurculi, Sternothyreoideo inſerti.

196. Tertius rami 194. ramulus, verſus laryngem vlterius adſcendens.

197. Alius ramus ex recurrente, qui cum eodem ad laryngem adſcendit.

198. *Neruus acceſſorius* Willisii, ſeu ramus recurrens nerui vagi, ſuperiori parte ſua Sternocleidomaſtoideum perforans.

199. 199. Idem neruus, ex Sternocleidomaſtoideo iterum emergens, atque vlterius ad Cucullarem deſcendens.

200. Ramulus, qui in Sternocleidomaſtoideo a trunco nerui acceſſorii ſecedebat, et, nonnullis ramulis hisce muſculis traditis, ſeparatim ex ipſis iterum emergebat, atque neruo acceſſorio denuo inſerebatur.

201. Ramus anterior nerui ceruicalis primi, qui ramulo 73. ad ganglion ceruicale magnum porrecto, cum ceruicali ſecundo communicat. — Inferior eius pars ſolito tenuior erat.

202. Ramus anterior nerui ceruicalis ſecundi, qui binis ramulis 75. et 76. ganglio ceruicali magno inſertis, deſcendit.

203. Primus eius ramulus, qui dat ſurculum ad Rectum capitis anticum maiorem, deinde vero vlterius deſcendendo, trunculo ſuo neruo ceruicali tertio inſeritur.

204. Secundus nerui 202. ramulus, ad anſam communicationis neruorum ceruicalium cum neruo hypogloſſo abiens.

205. Tertius nerui 202. ramulus, ramo priori ſeu trunco nerui ceruicalis tertii inſertus.

206. Quartus ramulus nerui 202. cum ramo 231. nerui ceruicalis tertii communicans.

207. Quintus nerui 202. ramulus, ad magnum neruum auricularem poſteriorem (237.) diſcedens.

208. Sextus nerui 202. ramulus, qui dat

209. ſurculum ad magnum neruum auricularem poſteriorem (237.)

210. Inſertio huius nerui 208. in neruum acceſſorium.

211. Septimus ramulus nerui 202., neruo acceſſorio itidem inſertus.

212. Octauus denique ramus, eidem neruo acceſſorio, ſed ſuperius paullo, junctus.

213. Truncus nerui ceruicalis tertii, vel prior eius ramus.

214. Primus eius ramus, ad anſam communicationis cum ramo deſcendente nerui hypogloſſi, ſicut ramus 204. deſcendens.

215. Secundus ramus nerui ceruicalis tertii, ad neruum ceruicalem quartum et phrenicum decurrens.

216. Ramulus, qui trunco nerui ceruicalis quarti inſeritur.

217. Alter ramus in neruum phrenicum implantatus.

218. Tertius ramus nerui ceruicalis tertii, qui, in poſteriori Sternocleidomaſtoidei margine, in duos diuiditur ramulos, quorum ſuperior

219. coniunctionem cum ſuperiori ramulo quinti rami nerui ceruicalis tertii 235. init, et ad neruum cutaneum medium colli conſtituendum quoque facit.

220. Inferior ramus, ex 218. ortus, qui in Sternocleidomaſtoideo, iuxta eius marginem poſteriorem distributus, recta via decurrebat.

221. Quartus ramus nerui ceruicalis tertii, primum paullulum deſcendens. Ramo anteriori nerui ceruicalis ſecundi, truncoque tertii cum Sternocleidomaſtoideo ſurſum poſterioraque verſus tractis. Indicatus ramus longe magis, ac in ſitu naturali, in hacce neruorum adumbratione deſcendit.

222. Eius ramus ad truncum nerui ceruicalis quarti abiens.

223—226. Alia, eaque duplex rami 221. cum trunco nerui ceruicalis quarti anaſtomoſis: haec etenim anaſtomoſis duabus radicibus 223. 224. oritur ex dicto ramo nerui ceruicalis tertii, quae confluunt, ſed illico iterum diuiduntur, duobusque ramulis 225. 226. trunco nerui ceruicalis quarti inſeruntur. Quae in itinere medio facta coniunctio crucem quaſi ſiſtit, duasque circumſcriptiones ſ. inſulas triangulares format. Ramulus

lus alter 223. 226. ex ramo 221. ad neruum ceruicalem quartum accedere, alter vero 225. 224. viciſſim ex neruo ceruicali quarto ad ramum 221. nerui ceruicalis tertii adſcendere videtur.

227. Ramulus ex ramo 221. (vel ex coniunctione huius rami 218. cum ramulo 225. nerui ceruicalis quarti,) qui neruum acceſſorium 199. concomitans, vnaque ſub Cucullari deſcendens, duobus ei ramulis jungitur.

228. Prima anaſtomoſis rami 227. cum acceſſorio, quae vna radice ex indicato ramo 227., oritur, duobusque neruo acceſſorio inſeritur ſurculis.

229. Altera anaſtomoſis rami 227. cum neruo acceſſorio 199.

230. Reliqua pars rami 221. quae iterum adſcendens, conſtituit paruum neruum auricularem poſteriorem.

231. Quintus nerui ceruicalis tertii ramus, qui mox ſub principio ſuo ramum 206. nerui ceruicalis ſecundi accipit, poſteaque

232. Ramum emittit, recta fere in hoc cadavere iuxta poſteriorem Sternocleidomaſtoidei marginem deorſum tendentem, in duosque tandem ramulos ſeſe diuidentem.

233. Ramulus eius externus, cum ramo 256. nerui ceruicalis quarti coniunctus.

234. Alter eius ramus ſ. internus, cum ramo 258. nerui ceruicalis quinti pariter copulatus, (vnde rhombus exoriebatur, per quem venae iugularis externae ramus deſcendebat).

235. Ramus, in margine poſteriori Sternocleidomaſtoidei ex ramo 231. obortus, qui ibi locorum circum dictum marginem inflexus, ſuper Sternocleidomaſtoideum, in exteriori ſuperficie antrorſum ac ſurſum verſus adſcendit, atque cum ramo 219. vnitus neruum cutaneum medium colli conſtituit.

236. Alius ramus, in margine poſteriori Sternocleidomaſtoidei ex ramo 231. pariter proueniens, ibique inflexus, Sternocleidomaſtoideum quoque indicato ſaltem modo ſuperſcandens, ac neruum cutaneum colli inferiorem efficiens.

237. Ramus nerui ceruicalis tertii maximus, ſ. eiusdem truncus, qui ramulis 205. 207. et 209. nerui ceruicalis ſecundi auctus, ad marginem poſteriorem Sternocleidomaſtoidei ſeſe inflectit, et ſupra eundem anteriora ac ſuperiora verſus progreditur, ſicque magnum neruum auricularem poſteriorem conſtituit.

238. *Neruus ceruicalis quartus.*

239. Primus ramus nerui ceruicalis quarti, qui cum ramo 217. nerui ceruicalis tertii ſuperiores nerui phrenici conſtituit origines.

240. 240. *Nerui phrenici deſcenſus.*

241—243. Tres nerui phrenici rami, qui in partem diaphragmatis carneam ſecundam, ſeu ſuperiorem dextri lateris distribuuntur.

244. 245. Duo reliqui rami nerui phrenici, qui ad partem carneam primam eiusdem lateris deſcendebant.

246. Secundus ramus nerui ceruicalis quarti, dextrorſum ad truncum intercoſtalem ceruicalem abiens.

247. Tertius nerui ceruicalis quarti ramus, admodum tenuis, qui Scaleno medio implantatur.

248. Ramus profundus nerui ceruicalis quarti.

249. Huius ramus exterior, ad interiorem Cucullaris ſuperficiem deſcendens.

250. Secundus ramus rami profundi 248., ad Infra-Scapularem properans.

251. Tertius rami profundi 248. ramulus, ad Omohyoidei carnem inferiorem proficiſcens.

252. Quartus rami profundi 248. ramulus, ad Supraſpinatum exporrectus. Plures ramuli quoque a ramis 249—252. in interiori Cucullaris decurrebant ſuperficie, et Cucullari aliisque Scapulae muſculis nec non Scaleno medio inferebantur.

253. Ramus exterior nerui ceruicalis quarti, ſ. medius Winslowii.

254. Primus eius ramus, qui mox ſub principio in duos ramulos diuiditur.

255. Secundus ramus rami exterioris 253. quem *ſubcutaneum thoracicum* ſ. ſummi humeri nominaueris.

256. Primus ramus ſubcutanei thoracis 255., qui deſcendens, cum ramo 233., anaſtomoſin ſubit, et ramo nerui ceruicalis quinti vel ſexti 258. inſeritur, rhombumque illum 234. indicatum ex parte conficit.

257. Nerui ſubcutanei thoracis in tres ramos diuiſio, qui pluribus ramulis ſupra Pectoralem quoad maximam partem, reliquis vero ſupra Deltoidei partem ſub cute decurrunt, multisque ſurculis cuti, telae celluloſae ac recenſitis muſculis impenduntur.

258. Ramus a neruo ceruicali quinto, per Scalenum anteriorem proueniens, anaſtomoſi cum ramo 234. et 256. copulatus, (ſicque rhombo eo, quem 234. et 256. indicauimus, ex parte confecto,) ad Subclauium (in hocce cadauere ſublatum,) decurrens.

259. *Neruus ceruicalis quintus.*

260. *Neruus ſcapularis* Monroi ſ. ſuperſcapularis Halleri, qui in hocce cadauere ex ſolo neruo ceruicali quinto ante combinationem cum ſexto oriebatur; alias a quinto, ſexto et ſeptimo proueniens.

261. Ramulus, a neruo ceruicali quinto ad neruum phrenicum abiens. — Hic ramus interdum oritur paullo inferius ex coniunctione nerui ceruicalis quinti et ſexti, antrorſum deorſumque deſcendens, Subclauio ramulum largiens, ac denique in ipſius pectoris caui parte ſuperiori neruo phrenico inſertus.

262. Coniunctio nerui ceruicalis quinti cum ſexto.

263. *Neruus ceruicalis ſextus.*

264. Ramus, ad Pectoralem maiorem decurrens, reclinatus.

265. *Neruus ceruicalis ſeptimus.*

266. Communicatio nerui ceruicalis ſeptimi cum ſexto.

267. Ramus, a neruo ceruicali ſeptimo ad Serratum anticum Serratumque magnum deſcendens.

268. *Neruus ceruicalis octauus.*

269. *Neruus dorſalis primus.*

270. Coniunctio nerui ceruicalis octaui cum dorſali primo.

271. Ramus ex neruo 270. ad neruum ceruicalem quintum adſcendens,

272. Alius nerui 270. ramus, ad Pectoralem maiorem abiens.

273. Tertius nerui 270. ramus, qui cum ramo 267. anaſtomoſin ſubibat, ſicque cum eo Serrato antico et Serrato magno inſerebatur.

274. Neruus cutaneus internus, ex neruo 270. ortus.

275. Ramus nerui 270. ad ramum nerui ceruicalis ſeptimi oblique adſcendens, vt cum illo neruum conſtituat medianum.

276. Hamulus, truncum nerui ceruicalis octaui dextrorſum ducens.

277. Ramus, a neruo ceruicali quinto, per interſtitium inter Scaleni prioris caudam ſecundam et tertiam emergens, cum alio

278. ramo, a neruo ceruicali ſexto ſimili ratione ſed inter caudam primam et ſecundam Scaleni prioris egrediente, et cum tertio

279. ramulo a neruo ceruicali ſexto, qui per primam caudam dicti muſculi prodit, confluens efficiensque neruum 118. ad ganglion ceruicis laterale ſecundum 117. deſcendentem.

280. Ramulus, ex trunco communi ramulorum 277—279. ad Longum colli abiens.

281. *Neruus pharyngeus nerui vagi.* (Interdum ramus inferior nerui gloſſopharyngei).

282. Tres eius ramuli, Conſtrictori pharyngis medio immiſſi.

283. Quartus eius ramus, Stylopharyngeo inſertus.

284. *Neruus hypogloſſus.*

285. Neruus a hypogloſſo deſcendens, qui obviam it neruo

286. a neruo ceruicali ſecundo 204. et tertio 214. deſcendenti, eique implantatus, efficit anſam communicationis 285. 286. nerui hypogloſſi, cum neruo ceruicali ſecundo et tertio.

287.

287. Ramus finister, ex inferiori ansae communicationis parte ad carnem superiorem Omohyoidei abiens.

288. Dexter ramus, ex ansae communicationis inferiori parte ortus, inferiorique carni Omohyoidei insertus. (Sed hic ramus cum inferiori illa carne praecisus est.)

289. Ramus ex ramulis coalitis obortus, qui paullulum sinistrorsum descendens, pluribus ramulis Sternohyoideo et Sternothyreoideo inserebatur. (Is vero ramus in hacce tabula praecisus est, quo reliqui nerui manifestius conspicerentur).

290. Ramus, a hypoglosso anteriora versus oblique descendens.

291. Eius ramulus ad Hyothyreoideum tendens.

292. Alter eiusdem ramulus ad Omohyoideum.

293. Ramus laryngeus nerui vagi, qui divisus, dabat

294. ramum superiorem, iuxta os hyoideum insertum.

295. Ramus inferior rami laryngei nerui vagi, qui duos tenuissimos nerui mollis accipiebat surculos, hic non expressos.

296. Eius ramulus, qui cum ramulo 85. a neruo cardiaco superiori proueniente coniunctus, porrigit

297. ramulum ad Sternothyreoideum, et alium

298. ramulum ad glandulam thyreoideam, sub Sternothyreoideo decurrentem.

299. Truncus rami interioris laryngei 295.

300. Eius ramulus, ad Constrictorem pharyngis inferiorem abiens.

301. Ramulus nerui 299. ad Sternothyreoideum procedens.

302. Ramulus ex neruo 299. ad glandulam thyreoideam proficiscens, qui neruo quoque recurrenti nerui vagi anastomosi iungebatur.

Fig. 2. *Nerui a dextro corporis humani latere cor adeuntes, ramique arteriae aortae superstrati. Totum collum, pari ratione, vti in* Fig. 1. *extensum est; ligneo scilicet cylindro ei supposito. De iis vero partibus, quas praecedens Figura repraesentauit, sequentes ablatae sunt; auris externa, Sternocleidomastoideus, Digastricus maxillae inferioris, Stylohyoideus cum Mylohyoideo, nec non glandula maxillaris et processus styloideus.*

Neubaueri *Descriptio neruorum cardiacorum.* Tab. II. Fig. 1. (3/3)

1. Biuenter ceruicis, cuius extremum tendineum, ossi occipitis affixum, cum parte quadam carnis cernitur.
2. Splenius capitis, eiusque extremum tendineum, ossi occipitis, ossi mammillari et processui cognomini insertum.
3. 3. Leuator Scapulae.
4. Scalenus posterior.
5. 5. Scalenus medius.
6. Scalenus anterior.
7. Rectus capitis internus maior.
8. Styloglossus.
9. Stylopharyngeus.
10. Constrictor pharyngis medius.
11. Constrictor pharyngis inferior.
12. Hyothyreoideus.
13. Omohyoidei venter superior.
14. Sternohyoideus.
15. Sternothyreoideus.
16. Ceratoglossus, a cornu ossis hyoidei ad linguam procedens.
17. Basioglossus, quadam sui parte a cornu ossis hyoidei, maiori vero ab eiusdem basi oriundus.
18. Geniohyoideus.
19. Genioglossus.
20. Longus colli, ibi pro parte adparens.
21. Pars Constrictoris pharyngis superioris.
22. Sternocleidomastoideus lateris sinistri.
23. Os occipitis.
24. Processus mammillaris ossis temporum.
25. Meatus auditorius externus, in superficie anteriori adhuc cute tectus. Particula cartilaginis ei simul adhaeret.
26. Processus styloideus ibi cum parte ossis temporum, ex qua educebatur, remotus est.
27. Capitulum maxillae inferioris, s. processus condyloideus. Tegens eum ligamentum dissectum.
28. Angulus maxillae inferioris.

 29. Glan-

29. Glandula ſublingualis, pro parte ibi prominens.

30. Baſis oſſis hyoidei.

31. Locus, vbi cornu oſſis hyoidei dextrum latet.

32. Cartilago thyreoidea.

33. Arteriarum carotidum communis truncus.

34. Ramus eius cerebralis, quem carotidem internam vocant.

35. Eius flexura Cowperiana dicta, extra carotidis canalem ſemper praeſens: in hoc cadauere ea ſic extrorſum vergebat, vt ibi ipſam venam jugularem internam pro parte tegeret.

36. Carotidis ramus externus, ſ. carotis facialis. Sed monendum eſt, arteriam carotidem communem 33. internam 34. atque externam 35 in hacce Fig. paululum anteriora verſus remotas eſſe. In ſitu etenim naturali, ganglio illi longiſſimo 203. proxime et communis et interna carotis adiacebat, immo nonnihil illud tegebat.

37. Truncus communis arteriae lingualis et labialis.

38. Arteria lingualis, ſub Ceratogloſſo vlterius progrediens.

39. Arteria facialis.

40. Arteria occipitalis, quae ſuper venam jugularem internam oblique adſcendebat.

41. Arteria ad Maſſeterem tendens.

42. — — ad parotidem proſerpens.

43. — — maxillaris interna.

44. — — temporalis.

45. — — ſubclauia.

46. — — axillaris.

47. — — ceruicalis profunda.

48. — — thyreoidea inferior.

49. Ramus arteriae thyreoideae transuerſus ſcapularis.

50. Arteria vertebralis.

51. — — laryngea. (Alias ex thyreoidea ſuperiori prouenire ſolet).

52. Arteria thyreoidea ſuperior.

53. Truncus communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae.

54. Arteria carotis ſiniſtra.

55. Arteria ſubclauia ſiniſtra.

56. Aorta in arcum ſeſe flectens.

57. Hucusque aorta pericardio tecta reperitur.

58. Vena caua ſuperior dextrorſum reclinata.

59. Concurſus venae cauae ſuperioris et inferioris.

60. Hucusque pericardium venam cauam ambit; vti 57.

61. Vena azygos. Eius ramus intercoſtalem venam ſiſtens.

62. Arteriae pulmonalis truncus, ibi ſub pericardio prominens.

63. Ventriculus cordis dexter, pericardio tectus.

64. Trachea.

65. 65. Glandulae bronchiales.

66. 66. Prima coſta.

67. Secunda coſta.

68. *Neruus acceſſorius.*

69. Ramus anterior nerui ceruicalis primi, ad ſecundum deſcendens.

70. Eius ramus adſcendens, ſub neruo vago, plures ſurculos ſurſum tendentes Recto capitis laterali et Recto antico maiori tribuens.

71. Ramulus ex ramo 70. ad ganglion ceruicale primum angulo fere recto deſiliens.

72. Ramus, ſub neruo vago, ſympathico magno et arteria carotide interna oblique ad Rectum capitis anticum minorem ſurſum progrediens.

73. Ramus ad neruum hypogloſſum.

74. Ramus anterior nerui ceruicalis ſecundi, eiusque cum ramo 69. coniunctio.

75. Ramus ex combinatione ramorum 69. et 74. angulo acuto ad Rectum capitis anticum maiorem aſſurgens.

76. Ramulus, ex ramo 74. ortus, in duo ſeſe diuidens filamenta diuergentia, eidem muſculo inſerta.

77. Ramulus, ex 74. deſcendens, qui, cum alio

78. ramulo decurrente vnitus, conſtituit

79. neruum ad ganglion ceruicale ſuperius deſcendentem: antequam vero ſemet eidem ganglio inſerit, diuiditur iterum in ramum adſcendentem et deſcendentem.

80. In-

80. Insertio ramuli ex neruo vago ad neruum 74. decurrentis.

81. Satis crassus ramus rami 74. ad ganglion ceruicale superius descendens, ante insertionem sese cum ramo transuersali 88. nerui ceruicalis tertii vniens, quo facto in ganglion ceruicale superius inseritur.

82. Ramus nerui ceruicalis secundi, ad descendentem hypoglossi inferiora versus descendens.

83. Coniunctio rami 74. cum neruo ceruicali tertio.

84. 85. Duo ramuli ex 74. ad ramum accessorium nerui vagi proficiscentes.

86. Truncus rami anterioris nerui ceruicalis secundi, qui juxta posteriorem Sternocleidomastoidei marginem adscendens, paruum neruum auricularem posteriorem sistebat.

87. *Neruus ceruicalis tertius.*

88. Eius ramus ad ganglion cum ramo 81. abiens.

89. Eius ramus ad descendentem nerui hypoglossi decurrens.

90. Ramus ceruicalis tertii descendens, idemque bipartitus, largiens

91. ramum neruo ceruicali quarto, aliumque

92. vlterius descendentem et cum ramulo phrenici 119. anastomosin subeuntem.

93. Ramus adscendens superior nerui ceruicalis tertii.

94. Ramus adscendens inferior.

95. Rami 94. ramus, ad inferiorem neruum cutaneum colli cum ramo 108. formandum, demigrans.

96. Coniunctio rami 93. et 94.

97. Ramus ex hacce coniunctione enatus.

98. Eius ramus anterior, qui tribus ramulis neruo ceruicali quarto inseritur.

99. Ramus posterior rami 97. ad Cucullarem se demittens.

100. Rami 93. in tres 101. 102. 103. ramos distributio.

101. Hicce neruus, in posteriori Sternocleidomastoidei margine inflexus, super illum adscendit, ramumque posteriorem magni nerui auricularis posterioris efformat.

102. Ramus secundus.

103. Ramus tertius, superiorem cutaneum colli daturus.

104. Ramus superior rami 102. s. ipse ramus 102. vlterius adscendens, qui in exteriori Sternocleidomastoidei superficie neruus magnus auricularis posterior nominatur.

105. Ramulus rami 102. inferiorem magni nerui auricularis posterioris ramum sistens.

106. Rami 94. vlterior progressio.

107. Eius ramus superior, in exteriori Sternocleidomastoidei superficie, *neruus cutaneus colli medius* nominandus.

108. Eius ramus inferior, neruum cutaneum colli inferiorem cum ramo 95. constituens.

109. *Neruus ceruicalis quartus.*

110. Eius ramus, phrenicum efficiens.

111. Ramus nerui ceruicalis quarti ad descendentem nerui hypoglossi deorsum abiens.

112. Alius ramulus nerui ceruicalis quarti ad phrenicum semet exporrigens.

113. Ramus nerui ceruicalis quarti descendens ad colli et exterioris Sternocleidomastoidei superficiei inferiora, alterum quasi cutaneum colli inferiorem sistens.

114. Reliqua nerui ceruicalis quarti pars in hoc cadauere sub cute partis inferioris colli recta fere via declinans, quatuor pandens ramos.

115. Primus ramus, qui, in duos diuisus, vlterius deorsum posterioraque versus progrediens, multis surculis sub cute petebat Cucullarem.

116—118. Reliqui tres rami, qui super Pectoralem et Deltoideum permultis ramulis surculisque disperguntur, et *neruum subcutaneum thoracis* s. summi humeri constituunt. Speciatim ramus 116. ad posteriorem Deltoidei superficiem; 117. ad anteriorem eiusdem musculi faciem, et 118. ad anteriora Pectoralis atque Deltoidei pertingit.

119. Ramulus ex phrenico ortus, et cum ramo 92. vnitus, tradit

120. ramum phrenico iterum insertum, et alium

121. ramum vlterius ad ganglii magni ceruicalis inferiora descendentem.

122. *Neruus ceruicalis quintus.*

123. Eius ramus, cum ramo 121, coniunctus, ad ganglion decurrens.

124. Alius nerui ceruicalis quinti ramus Scaleni prioris caudam superiorem perforans, sicque neruo sympathico magno insertus.

125. Ramus nerui ceruicalis quinti ad phrenicum dilabens.

126. Ramus posterior, ex neruo ceruicali quinto et sexto, inter Scalenum medium et posteriorem deproperans.

127. Ramulus nerui ceruicalis sexti ad ganglion thoracicum primum migrans.

128. Ramulus nerui ceruicalis septimi ad ganglion thoracicum primum migrans, qui in latere posteriori arteriae vertebralis prodibat.

129. Alius ramulus nerui ceruicalis septimi ad ganglion thoracicum primum in latere anteriori arteriae vertebralis erumpens.

130. *Nerui duri*, retrorsum reclinati, pars.

131. Eius primus ramulus profundus, qui in hoc subiecto ad Stylohyoideum descendebat: *stylohyoideus* ideo nominatus.

132. Eius secundus ramulus profundus in hoc subiecto ad neruum mollem, arteriae carotidis externae comitem, sese dimittens. (Vide 187.)

133. Tertius huius subiecti ramulus profundus, neruus dictus *biuentricus*, qui inferiora petens Digastricum maxillae inferioris perforat, ac mutato dein itinere pone eum ad glossopharyngeum adscendit, ansamque hac ratione efformat.

134. Ramus nerui biuentrici 133. qui in carne posteriori Digastrici maxillae inferioris diffundebatur, et adhuc cum alio profundo ramulo, in hacce tabula omisso, anastomosin subibat.

135. *Neruus glossopharyngeus.*

136. Primus ramus glossopharyngei, cum neruo biuentrico nerui duri anastomosin faciens.

137. Secundus ramus glossopharyngei, super arteriam carotidem internam descendens, qui in regione primae flexurae carotidis extra cranium dabat

138. ramum ad neruum mollem sympathici magni deorsum tendentem, et

139. alium neruum super carotidem internam ad eius originem vsque, deinde vero pone arteriam carotidem communem decurrentem.

140. Hic porro neruus 137. circum posterius latus carotidis sese flectit, et pone eam super neruum vagum adscendit, anastomosin cum ramulo pharyngei subiens.

141. Tertius ramus glossopharyngei, inferior s. *pharyngeus* dictus, super arteriam carotidem internam deproperans; deinde in latere eius anteriori in tres ramos diuisus, quorum

142. superior sub arteria carotide externa declinabat, et arcu facto iterum attollebatur, Constrictori pharyngis medio inferendus.

143. Medius eodem modo deferebatur, qui attamen Stylopharyngeo quoque surculum concesserat.

144. Inferior ramulus ad superficiem internam carotidis externae abibat, cum neruis mollibus ibidem coniungendus.

145. 146. Quartus quintusque ramus glossopharyngei, ad Stylopharyngeum vterque proficiscens.

147. Truncus glossopharyngei, qui sub Stylopharyngeo anteriora versus procedit, et in quatuor ramos dispergitur, qui ad Styloglossum et Ceratoglossum feruntur et in linguam desinunt.

148. Ramus pharyngeus nerui vagi, in quinque ramos diuisus, quorum quatuor in Constrictore pharyngis medio et Stylopharyngeo consumuntur. Quintus pharyngei ramulus, neruo molli, arteriam labialem comitanti, inseritur.

149. *Neruus hypoglossus.*

150. *Ramus descendens* nerui hypoglossi, cum neruis ceruicalibus duas in hocce corpore formans ansas.

151. Ramus nerui hypoglossi ad Hyothyreoideum delatus.

152. Duo nerui hypoglossi ramuli ad Ceratoglossum discedentes.

153. Tres ramuli, pluribus filamentis Basioglosso intexti.

154. Tres nerui hypoglossi ramuli, in Genioglossum terminati.

155. Eiusdem nerui hypoglossi ramulus, qui, filamento ad Basioglossum concesso, reliqua parte cum ramulo linguali tertii rami nerui trigemini anastomosin formabat.

156. Alius ramus, cum recensito linguali per anastomosin congrediens.

157. Nerui hypoglossi reliquum, sub glandula sublinguali partim cum linguali nerui trigemini communicans, partim Genioglosso immersum.

158. *Nerui vagi* pars exigua. — Potior sublata est.

159. *Neruus laryngeus* nerui vagi.

160. Eiusdem ramus, ad neruum 164. pertingens. (Vid. 165.)

161. Eiusdem in duos ramos maiores et quatuor minores diremtio.

162. Ramus, ex tertio ramo anteriori magni ganglii ceruicalis recta fere via deorsum veniens, qui, cum

163. quarto ramo anteriori eiusdem ganglii consertus, format

164. 164. ramum paullulum rubentem, pone arterias carotides oblique anteriora inferioraque petentem.

165. Eiusdem cum ramo 160. combinatio et in duos ramos 178. et 184. iterum contingens separatio.

166. Anterior ramus, qui, in directione rami 176. vlterius proserpens, sub Omohyoideo et Sternothyreoideo ad Cricothyreoideum glifcit.

167. Eiusdem ad glandulam thyreoideam migrans surculus. Hicce surculus, (vt et 168. 169.) ductis punctis indicatus est.

168. Ramulus nerui 166. qui sub margine inferiori cartilaginis thyreoideae laryngem introibat, in eius interna superficie dispergendus.

169. Tres reliqui surculi, Cricothyreoideo inserti.

170. Posterior ramus coniunctionis 190. qui surculum largitur Constrictori pharyngis inferiori, et quidem ad eiusdem, a cartilagine cricoidea ortam, partem.

171. Reliqua pars 170. sub arteria carotide communi descendens, ex qua quoque ad glandulam thyreoideam surculus abibat.

172. Ramus rubellus gangliformis, qui pone arteriam carotidem externam ex ramo 164. attollitur, et in anteriori huius arteriae latere ad externam superficiem iter suum prosequitur.

173. Hic locorum idem neruus, ramulis 138. et 144. a glossopharyngeo assumtis, in quatuor iterum secedit ramulos.

174. Primus ramulus, anterius ex neruo 173. proueniens, qui oblique sub neruo hypoglosso ad arteriam lingualem fertur, datque

175. ramulum, cum ramulo 177. anastomosi sociandum: deorsum enim hic ramus super truncum communem arteriae lingualis et labialis pergit, atque circum inferiorem eius superficiem incuruatus pone illum iterum sursum venit 178. ramoque 177. excipitur:

176. ramulum alium, duobus surculis Ceratagiosso sese intexentem.

177. Secundus ramulus, itidem anterior 173. qui paullo supra priorem et fere transversim ad arteriam facialem progreditur, comitemque huic arteriae semet adiungens accipit ramulum 148. nerui pharyngei.

178. Ramuli, 175. descripti, in ramum 177. susceptio.

179. Tertius ramus 173. posterior, qui, oblique arteriam carotidem externam conscendendo, coniungitur cum

180. alio ramulo gangliformi rubelloque rami 164. pone carotidem externam, deinde in eiusdem latere posteriori adscendente.

181. Ramulus ex coalitis ramulis 179. 180. ortus, pone arteriae occipitalis principium et in laterali posteriori carotidis externae superficie vlterius superiora salutans,

ſalutans, donec ganglio paruo 185. ſeſe ingerat.

182. Quartus ramus 173. qui in laterali anteriori carotidis externae ſuperficie recta quaſi aſſurgit.

183. Eiusdem ramulus prior, ſuper externam carotidis ſuperficiem ad ganglion illud paruum 185. ſe producens.

184. Poſterior ramulus, qui circa internum latus arteriae auricularis poſterioris et circa carotidis externae internam ac poſteriorem ſuperficiem ad ganglion paruum 185. adſcendit. — Tali modo hic ramus cum priore ramo 183. anſam format, carotidem externam ambientem.

185. Paruum ganglion, in exteriori et poſteriori arteriae carotidis externae ſuperficie ſitum.

186. Ramus rubellus mollisque, ex hoc ganglio cum dicta carotide, cui firmiter adhaereſcebat, vlterius progrediens.

187. Inſertio abſciſſi rami nerui duri 132. in neruum mollem 186.

188. Anterior 186. ramus, comes arteriae maxillaris internae.

189. Poſterior ramus, arteriam temporalem concomitans.

190. Ramulus, quem ramus deſcendens nerui hypogloſſi 150. Omohyoideo tribuit.

191. Alius deſcendentis nerui hypogloſſi ramus, transuerſim ſub Omohyoideo ad Sternohyoideum deductus.

192. Coniunctio deſcendentis nerui hypogloſſi cum

193. ramo communi, ex combinatione rami 82. ſecundi et rami 89. nerui ceruicalis tertii oborto. — Hacce itaque neruorum 82. 89. 191. et 150. implicatione anſa quaedam conficitur.

194. Duo ſurculi, quibus recenſita anſa carotidi communi adnectitur.

195. Duo dictae anſae rami conuergendo coëuntes.

196. Neruus, quem rami 195. conſtituerunt.

197. Eius primus ramus, qui anteriora verſus delabendo bifurcatur, pluresque ſurculos Sternothyreoideo exhibet.

198. Secundus ramus, vnde primo emergebat ramulus poſterior, inferiori Omohyoidei ventri inſertus. — In hacce delineatione, ne reliqua obſcurarentur, ramulus hic omiſſus eſt.

199. Ramulus anterior 198. qui, ſuper Sternothyreoideum pergens, anteriora petebat, tribusque ſurculis, punctulis expreſſis, Sternohyoideum ſalutabat.

200. Reliqua 197. portio, recta via ſuper Sternothyreoideum deſcendens, imaeque eiusdem parti, in hacce Fig. abſciſſae, inſertus.

201. Tertius 196. ramus poſteriora petens, vt cum ramo 111. anaſtomoſi coniungeretur, anſamque ſecundam, a deſcendente nerui hypogloſſi cum neruis ceruicalibus contextam, ſiſteret.

202. Huius anſae ramus, qui, ſuper venae jugularis externa ſuperficie deorſum vergens, in ipſum pectoris cauum ſeſe demittebat. — Vlterior eius decurſus in hacce Figura haud potuit exprimi.

203. Ganglion ceruicale ſuperius, in hocce corpore ſolito longius, et quatuor tuberibus conſtans, quorum ſuperiora duo carotide interna obteguntur.

204. Ramus nerui ceruicalis quarti, inferiori tuberi inſertus.

205. Quinti ramus, tuberi inferiori ganglii magni pariter intextus.

206. Rami communis, ex conflatis ramulis 121. 122. orti, in ganglion magnum inſertio.

207. Ramulus ſecundus, quem anterior inferiorque ganglii magni pars emittit, ad glandulam thyreoideam diſcedens.

208. Ramulus tertius, in deſcenſu ſuo cum ſequente

209. quarto pone carotidem communem coniunctus.

210. Ramus, ex combinatione rami 208. et 209. exortus, vlteriusque pone carotidum truncum inferiora petens, donec ſequenti ramo 211. immiſceatur. (Punctis tantummodo indicatus eſt).

211. Primus partis inferioris ganglii longiſſimi ramus, recta via in poſteriori carotidis communis ſuperficie deſcendens.

212. Eiusdem ſurculus, ad ramum 219. abiens.

213. Ramorum 210. et 211. f. 220. inuicem facta coniunctio. — Ramus communis punctis indicatam viam vlterius percurrit. (Vide 260.)

214. *Truncus nerui ſympathici magni*, ex ganglio magno delatus.

215. Inſertio rami 124. in hunc truncum.

216. Ramus anterior trunci ſympathici, qui, ad inferiora declinans et ſuper arteriam thyreoideam inferiorem proficiſcens, hic locorum intumeſcendo ſiſtebat

217. ganglion paruum ceruicale inferius et anterius.

218. Eius primus ramulus, ramulum 251. adaugens.

219. Eiusdem ſecundus ramus, qui, vnione cum ramo 212. inita, ramo 211. innectitur.

220. Inſertio rami 219. in ramum 211. vnde horum neruorum ramus communis exoritur.

221. Tertius ramus, qui, ſub arteria thyreoidea interiore deductus, alteri ganglio ceruicali inferiori 250. immiſcetur.

222. Quartus ramus ganglii 217. initio recta fere deorſum procedens.

223. Surculus, quem ramus hicce ad poſteriorem carotidis et trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae ſuperficiem edit.

224. Ramulus nerui 222. pone arteriam ſubclauiam vlterius deſcendens, neruo 297. nerui vagi tandem implicandus. (Vid. 298.) Eum ex parte punctis delineatum vides.

225. Surculus 278. praecedentem neruum acceſſione ſua locupletans.

226. Reliqua nerui 222. portio, cui ramus 281. adiungitur.

227. Neruus ex combinatione 226. et 281. conflatus, ſuper arteriam ſubclauiam et truncum communem arteriae ſublauiae et carotidis dextrae deſcendens, *cardiacus ſuperficialis* nominandus.

228. Eiusdem primus et inferior ramus, qui mox porrigit

229. ſurculum ad venam cauam.

230. Rami 228. cum ramulo 296. recurrentis coniunctio: vnde combinati hi nerui, vlterius in decurſu ſuo progredientes, edunt

231. ramulum, qui, dein bipartitus, ſurculum ſubminiſtrat neruo 261. et

232. altero ſurculo ſuper aortam gliſcens, ad pericardium deproperat.

233. Surculi 244. et reliquae partis ramuli 228. connexio, vnde emittitur

234. ſurculus, in anteriori arcus aortae ſuperficie deſinens, et

235. alius ſurculus, in dextrum aortae latus conuerſus.

236. Denique reliqua portio, quae anteriorem aortae ſuperficiem ſiniſtrorſum tendendo ſupergreditur: in hacce vero via porrigit

237. ſurculum cum ramulo 263. anaſtomoſi ſociatum, et

238. alium ſurculum, in anteriori aortae ſuperficie terminatum.

239. 240. Duo ſurculi, fines nerui 228. circum aortam dextrorſum inflexi.

241. Secundus ſuperiorue nerui 227. ſurculus, ſuper truncum communem arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae progrediens, in ſiniſtro eiusdem latere diſpergendus.

242. Tertius ſurculus, in anteriorem trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae ſuperficiem conſumtus.

243. Quartus nerui 227. ramus, qui edit

244. ramulum, cum ramo 230. anaſtomoſin fouentem (233. indicatum).

245—248. Quatuor a ramo 243 ſurculi, in anteriori trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae aortaeque ſuperficie diſſeminati: ſuperior 245. ſiniſtrum quoque trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae latus adit.

249. Poſterior nerui ſympathici magni ramus, qui, deſcendendo pone arteriam thyreoideam inferiorem, alterum

250. ganglion ceruicale inferius ac poſterius efformat, thyreoidea inferiori quoad maximam partem tectum.

251. Duo furculi, ex fuperiori ganglii inferioris ac pofterioris parte emiffi, anteriorem thyreoideae inferioris fuperficiem ambientes.

252. Anterioris furculi cum ramo 218. confluxus, vnde

253. ramulus communis ex 218. et 251. exfurgens, qui in itinere fuo inferiora verfus labitur.

254. Pofterioris furculi eiusdem ganglii in partem inferiorem iterum facta infertio: furculus itaque pofterior ipfumque ganglion ceruicale inferius pofteriusue annulum formant, arteriam thyreoideam inferiorem intercipientem.

255. Ramus fympathicus pofterior, qui, protinus bipartitus, dimittit

256. ramum anteriorem, in progreffu fuo ramulo 253. adauctum.

257. Ganglion paruum ceruicale imum, (forfan *cardiacum* adpellaueris), quod coniuncti rami 253. et 256. tumefacti produxerunt.

258. Ramus dicti ganglii, qui, fuper arteriam fubclauiam inferiora verfus progrediens, in imo huius margine finiftrorfum et interiora verfus deflectit, atque fubter truncum communem arteriae fubclauiae et carotidis dextrae fefe paullulum occultat.

259. Hic loci ramus 258. iterum emergit.

260. Coniunctio huius cum defcendente ramo 213. arteria carotide communi nec non trunco communi arteriae fubclauiae et carotidis tecto, punctisque in Figura infignito.

261. Neruus combinatis 213. et 260. ramis ortum fuum debens.

262. Infertio furculi 231. in praecedentem neruum.

263. Ramus anterior, quem neruus 261. elargitur.

264. Duo eius furculi pericardio deftinati.

265. Ramulorum 237. et 263. connubium.

266. Surculus fuperior rami anterioris 263. fuper aortam finiftrorfum abiens.

267. Surculus medius ad pericardium porrectus.

268. Inferior ramulus plures pericardio furculos impertiens.

269. Neruus 261. vlterius progrediendo fubiens arteriam aortam.

270. Ramus pofterior nerui 255. quem fuscipit

271. *ganglion dorfale primum* f. eius fuperius tuber.

272. Eius primus pofteriorque ramus, qui, arteriae vertebralis anteriorem fuperficiem ambiens, eidem ganglio iterum innectitur. — (Hicce ramus pone thyreoideam inferiorem arteriam incedens, punctis indicatur).

273. Ganglii 271. ramus fecundus isque medius, qui furculum pandit

274. ramulo 280. infinuandum.

275. Rami fecundi 273. fuper arteriam fubclauiam defcenfus. Circum inferiora dictae arteriae hic ramus retrorfum flectitur, et pone eam ad ganglion thoracicum primum iterum affurgit.

276. Tertius anteriorque ganglii 271. ramulus, qui mox bipartitus ablegat

277. ramulum finiftrum, in vlteriori decurfu largientem furculum,

278. qui fubminiftrat arteriae fubclauiae furculum; reliqua vero parte, fub 225. indicata, cum ramulo 224. anaftomofi coalefcit.

279. Rami finiftri 277. in dextrum 280. iterum contingens infertio.

280. Ramulus dexter 276. qui ex infertione ramulorum 274. et 279. incrementum capit.

281. Ramulus modo dicti nerui, qui antrorfum declinans ramulo 226. ingeritur.

282. Ramulus dexter 280. fuper arteriam fubclauiam deambulans, quo deinde, pone eam in ganglii thoracici primi alium ramum infertus, alteram anfam, arteriam fubclauiam intercludentem, efficiat.

283. Inferior *nerui vagi* pars. — Truncus enim eius ceruicalis, vt reliqua eo melius adparerent, haud delineandus erat.

284. Eius *ramus recurrens* ad laryngem furfum latus.

285. Primus recurrentis ramus, quem ſub ipſo exortu ſuo praebet.

286. Eiusdem ramulus ſuperior, neruum cardiacum ganglii thoracici primi adaugens.

287. Alter ramulus, inferior, qui verſus plexum cardiacum procedens accipit

288. ſecundi recurrentis ramulum.

289. Ramus ex combinatione ramulorum 287. et 288. coaleſcens, qui in vlteriori ſuo itinere ablegat

290. ſurculum ad tracheam, vt et

291. alterum ſurculum, ad glandulam bronchialem venae cauae adhaerentem.

292. 293. Tertius quartusque ſurculus rami cardiaci 287. ſuper tracheam diſperſi.

294. Reliquum nerui 287. ad cardiacum migrans plexum.

295. Secundus recurrentis ramus, qui, ramulo 288. ad primum recurrentis emiſſo, alium

296. ramulum neruo ſuperficiali 228. impertit. — (Tertius eius ramulus, neruo cardiaco ganglii thoracici ſuperioris inſertus, trunco communi arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae tegitur).

297. Ramus ab ipſo neruo vago paullo infra recurrentis originem deſcendens.

298. Huius rami cum ramulo 224. coniunctio.

299. 300. Primus et ſecundus nerui 297. ſurculus ad tracheam diuertens.

301. Inſertio ramuli ſecundi nerui vagi 305. in primam eiusdem propaginem 297.

302. Tertii nerui vagi ramuli cum primo 297. nexus.

303. Tertius rami 297. ſurculus, qui bipartitus ſuper trachea finitur.

304. Tres 297. ramuli ad plexum properantes cardiacum.

305. Secundus nerui vagi ramulus.

306. Tertius nerui vagi ramus, qui exhibet ramulum numero

307. inſignitum, ad primam nerui vagi propaginem deproperantem.

308. Surculus rami tertii nerui vagi, ad venam cauam excurrens.

309. Alius, ad plexum cardiacum pergens, ramulus.

310. Tertius pulmoni impendendus ramulus.

311. Nerui ceruicalis quinti ſ. primi nerui brachialium deſcenſus.

312. Neruus ceruicalis ſextus ſ. brachialium neruus ſecundus.

313. Coniunctio primi atque ſecundi nerui brachialis.

314. Neruus ex diuiſa combinatione primi ſecundique cum tertio, quarto et quinto coniungendus.

315. Neruus ſuperſcapularis.

316. Neruus ex connexione primi cum ſecundo, vt et ex tertio brachialium obortus; antrorſum cum 317. 319. 320. reclinatus.

317. Eius ramulus ad ſuperſcapularem neruum 315. migrans.

318. Rami 316. cum quarto et quinto coniunctio.

319. Nerui mediani origo.

320. Neruus muſculo-cutaneus ſ. cutaneus externus.

321. Neruus brachialis tertius ſ. ceruicalis ſeptimus.

322. Neruus ex quarto quintoque brachialium ſ. neruo ceruicali octauo et primo dorſali compoſitus.

323. Eiusdem cum parte tertii brachialium coniugatio, vt et

324. cum parte primi atque ſecundi.

325. Ramus poſterior neruum articularem et radialem demiſſurus.

326. Ramus anterior, cubitalem et cutaneum medium conſtituens.

Fig. 3. *Ganglii ceruicalis magni, quoad ſuperiorem ſui partem, et neruorum ex anteriori eiusdem latere prouenientium, remotis arteriis, quibus in Fig. 2. tecti erant, delineatio.*

Nevbaver l. c. Tab. II. Fig. 2. (⅔)

1. Nerui ſympathici magni ramus exterior, qui nempe in canali carotico ſuper exteriorem carotidis faciem deſcendebat, et ex dicto canali emergens, circa poſterius carotidis latus, ad internam eius ſuperficiem et inferiora verſus proſerpebat.

 2. Ra-

2. Ramus interior nerui ſympathici, pone interiorem carotidis ſuperficiem, deorſum latus.

3. *Neruus ſympathicus* ex combinatis ramis 1. et 2. extra carotidis canalem conflatus.

4—6. *Ganglii ceruicalis magni* ſuperior pars: 4. eiusdem tuber primum; 5. ſecundum; 6. tertium.

7. Primus ramus, ex anteriori ganglii latere ortus, qui oblique inferiora anterioraque verſus procedens, cum ramo 46. nerui gloſſopharyngei coniungitur.

8. Ramus exinde obortus communis.

9. Eiusdem ramulus, ad ſecundum nerui pharyngei ramulum 45. ſecedens.

10. Reliqua pars, ad ramum gangliformem anteriorem 23. 25. deſcendens.

11. Secundus ganglii ramus, ductu fere parallelo cum ramo 7. progrediens: hic vero ramo gangliformi poſteriori 18. inſeritur.

12. Tertius, isque praecedentibus longe craſſior ganglii ramus.

13. Eiusdem primus ſ. poſterior ramulus, ad quartum 16. abiens.

14. Alter ſ. medius ramulus, qui recta fere deorſum fertur, donec quarto ramo pariter ſe ingerat. (Vid. 21.)

15. Tertius ſ. ſuperior rami 12. ramulus, gangliformem anteriorem ramum 23. 25. oblique petens.

16. 16. Quartus ramus, ex anteriori ganglii latere oriens.

17. Inſertio rami 13.

18. Poſterior ramus gangliformis, pone internam ſuperficiem carotidis cerebralis, ac deinde inter internam et externam carotidem, ad poſterioris arteriae ſuperficiem externam adſcendens. (Vid. Fig. 2. Num. 180.)

19. Alius ramulus ex ramo 16. ad arteriam carotidem internam, externam et communem deſcendens.

20. Alius ſ. tertius ramulus 16. ſuperiori ſuo ſurculo Conſtrictori pharyngis medio, inferiori vero Conſtrictori pharyngis inferiori immiſſus.

21. Inſertio rami 14.

22. Inſertio rami 53. ex neruo vago deſcendentis.

23. Anterior ramus gangliformis, qui pone externam carotidem, et poſtea in latere eius anteriori adſcendit. (Vid. Fig. 2. Num. 172.)

24. Ramulus nerui laryngei nerui vagi, ad ramum gangliformem anteriorem 23. abiens.

25. Locus, vbi rami 10. 15. et 24. in ramum gangliformem 23. inſeruntur, aliique iterum educuntur.

26. Ramus nerui laryngei nerui vagi, qui quarto ganglii ramo 16. inſinuatur.

27. Ramus ex dicta combinatione proueniens poſterior. (Vid. Fig. 2. Num. 170. 171.)

28. Ramus anterior. (Vid. Fig 2. Num. 166—169.)

29. 29. Primus ramus, anterior, ex ramo gangliformi anteriori 23. 25. ad lingualis arteriae internam ſuperficiem tendens. (Vid. partem eius Fig. 2. Num. 174.)

30. Secundus ramus, anterior, qui ramulo nerui pharyngei 47. adſumto, ad arteriam labialem procedit. (Vid. Fig. 2. Num. 177.)

31. Ramulus, mediante quo ramus 29. cum ramo 30. coniungitur, et truncus communis arteriae lingualis atque facialis fere cingitur. (Vid. Fig. 2. Num. 175. 178.)

32. Tertius ramus, poſterior rami gangliformis anterioris 23. 25. ad arteriae carotidis anteriorem ſuperficiem oblique adſcendens. (Vid. Fig. 2. Num. 179)

33. Eiusdem cum ramo gangliformi poſteriori 18. combinatio. (Vid. Fig. 2. Num. 181.)

34. Ramus exinde obortus communis, in poſteriori latere carotidis externae ſurſum tendens, et paruo ganglio 39. ſeſe inſerens. (Vid. Fig 2. Num. 181.)

35. Quartus rami gangliformis 23. 25. ramus, recta via ſuper anterius dictae carotidis latus adſcendens. (Vid. Fig. 2. Num. 182.)

36. Eiusdem diuaricatio, in

37. ramum priorem ſ. externum, oblique ad parũum illud ganglion 39. diuertentem (Vid. Fig. 2. Num. 183.),

38. ramum poſteriorem ſ. internum, qui externae carotidis internam ſuperficiem ambiens, poſteriori ganglii illius parui 39. lateri inſeritur (vid. Fig. 2. Num. 184.) vnde hic ramus cum ramo 37. et ganglio paruo 39. anſam format, externam carotidem amplectentem.

39. Ganglion paruum, cui rami 34. 37. et 38. immittuntur. (Vid. Fig. 2. Num. 185.)

40. Ramus mollis, ex hoc gangliolo ſurſum porrectus. (Vid. Fig. 2. Num. 186. 187. 189.)

41. Inſertio rami profundi nerui duri (Fig. 2. Num. 132.) in neruum mollem 40.

42. Pars quaedam nerui gloſſopharyngei nervi vagi, cuius ſuperior pars trans internam carotidem et neruum ſympathicum incedens (Vid. Fig. 2. Num. 135.) abſciſſa eſt.

43. Eius ramus inferior ſ. *pharyngeus* dictus, qui mox tripartitus, pharyngi et ramulis nerui ſympathici mollibus inſeritur. (Vid. Fig. 2. Num. 141.)

44. Eiusdem primus ſuperiorque ramulus, Conſtrictori pharyngis medio datus. (Vid. Fig. 2. Num. 142.)

45. Medius ſ. ſecundus ramulus, qui anaſtomoſi 9. cum ramulo 8. copulatus, ad eundem abit muſculum, Stylopharyngeo tamen ſurculum quoque praebens. (Vid. Fig. 2. Num. 143.)

46. Inferior ac tertius nerui 43. ramus, qui cum ramulo molli ganglii ceruicalis magni 7. coniunctus, ramum 8. conſtituit.

47. Ramulus nerui pharyngei nerui vagi, ad neruum 30. arteriam labialem concomitantem, abiens. (Vid. 2. Num. 148.)

48. Ramulus ex neruo gloſſopharyngeo ſuper internam carotidem dilabens, et inter eam atque externam carotidem, tandem vero pone externam, proſerpens. (Vid. Fig. 2. 137. 138.)

49. Eiusdem ramulus, ad neruum gangliformem anteriorem 23. 25. prodiens.

50. Alter ramulus, qui in poſteriori arteriae carotidis externae, ac poſtea communis, ſuperficie delabitur.

51. *Neruus vagus*, ex foramine lacero proueniens.

52. Primus eius ramus, quem in hoc cadauere neruus vagus, ex caluaria egreſſus exhibebat, ad neruum ceruicalem ſecundum delabentem.

53. Alter nerui vagi ramus, ad quartum nervum mollem ganglii magni ceruicalis 22. 16. exporrectus.

54. 54. Tertius nerui vagi ramus, neruus *laryngeus* dictus, qui quoad vsque punctis indicatus eſt, trans ganglion magnum reliquosque neruos incedebat.

55—60. Eiusdem in ſex ramos diuiſio. (Vid. Fig. 2. Num. 161.)

61. Neruus ceruicalis primus, ſ. eiusdem ramus anterior, cum neruo ceruicali ſecundo coniunctus, (Vid. Fig. 2. Num. 69.) vnde

62. primus ramulus, pluribus ſurculis Recto capitis laterali et Recto antico maiori inſertus. (Vid. Fig. 2. Num. 70.)

63. Secundus ramulus, pone neruum vagum ad ganglion ceruicale magnum deſcendens. (Vid. Fig. 2. Num. 71.)

64. Tertius ad Rectum capitis anticum minorem adſcendens. (Vid. Fig. 2. Num. 72.)

65. Quartus ramus, ad neruum hypogloſſum tendens, hic abſciſſus. (Vid. Fig. 2. Num. 73.)

66. Nerui ceruicalis ſecundi ramus anterior, eiusque cum ramo anteriori nerui ceruicalis primi combinatio. (Vid. Fig. 2. Num. 74.)

67. Ramus ex dicta coniunctione ad Rectum capitis anticum maiorem prodiens. (Vid. Fig. 2. Num. 75.)

68. Alter illius coniunctionis ramulus, duobus ſurculis eidem muſculo implantatus. (Vid. Fig. 2. Num. 76.)

69. 70. Duo ramuli anterioris rami nerui ceruicalis ſecundi, qui conuergentes coëunt, et poſtea, duobus iterum productis ramulis, ganglio ceruicali magno inſeruntur. (Vid. Fig. 2. Num. 77. 78. 79.)

71. Tertius anterioris rami nerui ceruicalis secundi ramus, ad ganglion modo nominatum descendens. (Vid. Fig. 2. Num. 81.)

72. Ramus nerui ceruicalis tertii, ramo 71. junctus. (Vid. Fig. 2. Num. 83.)

73. Ramus quartus, ad descendentem nerui hypoglossi delabens. (Vid. Fig. 2. Num. 82.)

74. Insertio ramuli nerui vagi.

75. Processus condyloideus maxillae inferioris.

76. Meatus auditorius externus.

77. Processus mammillaris ossis temporum.

78. Locus, vbi processus styloideus abscissus est.

79. Ramulus externus rami 29. ad Ceratoglossum semet protendens. (Vid. Fig. 2. Num. 176.)

Fig. 4. *Ganglia ceruicalia cum neruis suis.*

Neubauer l. c. Tab. II. Fig. 3. (⅔)

1. Rectus capitis anterior maior.
2. Scalenus prior.
3. Prima costa.
4. Processus transuersus primae vertebrae colli.
5. Processus mammillaris.
6. — — styloideus.
7. Ossiculum, processui styloideo junctum.
8. Meatus auditorius externus, pro parte cartilagineus, obiter indicatus.
9. Processus condyloideus maxillae inferioris.
10. Angulus maxillae inferioris.

11—13. Carotis 11. Carotis cerebralis, foramen caroticum subintrans: 12. carotis facialis abscissa: 13. truncus communis carotidis.

14. Arteria in medio colli ex carotidis trunco communi adsurgens, diuisa in ramum superiorem, s.

15. arteriam stylomastoideam, quae foramen stylomastoideum ingrediebatur, alias vero ex arteria carotide externa oritur.

16. Alter, isque inferior arteriae 14. abscissus ramus, qui super neruos et Digastricum maxillae inferioris, ad incisuram mammillarem adscendebat, et principio Digastrici maxillae inferioris aliisque musculis inserebatur. — Hic alias quoque ex arteria carotide externa oritur.

17. Arteria subclauia dextra.

18. — — thyreoidea inferior.

19. — — mammaria interna.

20. Rectus capitis lateralis.

21. Obliquus capitis superior.

22. — — — inferior.

23. Ceruicalis descendens. — (Leuator enim scapulae abscissus est).

24. Pars Pterygoidei interni, ibi paullulum conspicienda.

25. *Neruus hypoglossus*, qui, quia super neruum vagum et neruum sympathicum magnum transuersim descendebat, punctis solummodo indicatus est.

26. 26. *Neruus vagus*, paullulum exteriora s. posteriora versus tractus.

27. 27. *Neruus sympathicus magnus*, ex canali carotico egrediens.

28. Ramus anterior nerui ceruicalis primi.

29. Eius ramus ad neruum hypoglossum gliscens.

30. Eius ramus ad ganglion ceruicale primum abiens.

31. Ramus anterior nerui ceruicalis secundi.

32. Eius ramus antrorsum descendens, et dein in duos

33. 34. ramulos diuisus, qui ganglio inferebantur ceruicali superiori.

35. Eius reliqua pars, neruo ceruicali tertio innexa.

36. *Truncus nerui ceruicalis tertii.*

37. *Neruus ceruicalis quartus.*

38. Eius ramus, ad ganglion ceruicale inferius delabens.

39. *Neruus phrenicus*, ex neruo ceruicali quarto ortus.

40. Reliqua nerui ceruicalis quarti pars.

41. Ramus ex neruo ceruicali quinto ad ganglion ceruicale inferius discedens; (Vbi Num. 41. adiectus est, ibi sub Scaleno priori prodit).

42. *Ganglion ceruicale superius.*

43. Eius adpendix gangliformis.

44. Ganglion ceruicale inferius.

45. Eius ramus, ſuper arteriam ſubclauiam deſcendens, et circum eum ductus, pone eandem iterum ad ganglion thoracicum primum adſcendens, ſicque anſam formans. (Vid. 108.) *Ramum ſuperficialem* nominant.

46. Truncus nerui ſympathici magni ceruicalis, ganglio thoracico primo inſertus. (ſ. *ramus profundus*).

47—51. Quinque nerui molles, ex ganglii adpendice 43. prouenientes: 47. primus, 48. ſecundus, 49. tertius, 50. quartus, 51. quintus.

52. Surculus primi nerui mollis 47. arteriam carotidem externam concomitans.

53. Alter ſurculus, ad internam carotidem abiens.

54. Secundus neruus mollis, gloſſopharyngei nerui ſurculo 67. vnitus.

55. Eiusdem ſurculus, ad Stylopharyngeum tendens.

56. Eiusdem ſurculus, ad Conſtrictorem pharyngis medium propagatus.

57. Surculus ſecundi nerui mollis 48. ad tertium 49. decurrens.

58. Tertius neruus mollis cum ſurculo 57. coniunctus, ad carotidem communem defluens.

59. 60. Quarti nerui mollis ramus anterior, carotidum truncum ambiens.

61. Eiusdem coniunctio cum quinto 51.

62. Quarti nerui mollis ramus poſterior,

63. ibi Conſtrictori pharyngis inferiori inſerebatur.

64. Ramulus ex coniunctione rami anterioris quarti cum quinto ramo molli, qui pone carotidum truncum in ſitu naturali deſcendebat, proueniens.

65. Eiusdem ſurculus, ad ramulum nerui laryngei procedens.

66. Alter ramuli 64. ſurculus, ganglio ceruicali inferiori inſerendus.

67. Nerui gloſſopharyngei ſurculus, ſecundo ramo molli 48. adſociandus.

68. Nerui laryngei ſurculus, qui quarto neruo molli 50. ſemet adiungit.

69. Ramulus, a laryngeo neruo deſcendens.

70. Eiusdem ramulus anterior, qui porrigit

71. 71. ſurculum, Conſtrictori pharyngis inferiori inſerendum.

72. Ramulus poſterior 69.

73. — — anterior, ad poſteriorem iterum recurrens, inſulamque cum eo conſtituens.

74. Ramulus ex poſteriori 72. et anteriori 73. coniunctus.

75. Eiusdem vlterior, recepto antea ramulo molli 65. deſcenſus.

76. Tertius nerui laryngei ſurculus, ad poſteriorem ſurculum 62. quarti rami mollis, decurrens.

77. *Laryngeus* ramus nerui vagi.

78. Primus ramulus ganglii ceruicalis inferioris, qua parte pone carotidum truncum progreditur.

79. Eiusdem ramuli pars, truncum illum transſcendens, decurrenti neruo molli 75. inſerenda.

80. Secundus ganglii ceruicalis inferioris ramulus.

81. Ramulus, ex ramulo praecedente et deſcendente neruo molli conflatus: vnde oritur

82. ramulus, ad tertium ganglii 44. ramulum, et alius

83. ramulus ad quartum inferioris ganglii ceruicalis ramulum digrediens.

84. Tertius ganglii 44. ramulus.

85. Eiusdem ſurculus, ad quartum deſcendens.

86. Alter tertii ſurculus, cum ramo 82. coniungendus.

87. Quartus ganglii ceruicalis inferioris ramulus.

88. Eiusdem ſurculus, ad ſextum ganglii 44. ramum deſcendens.

89. Reliqua quarti ramuli pars, quae cum ramulo 83. vnita, ad quintum abit.

90. Quintus ganglii ceruicalis inferioris ramulus

91. Eiusdem, accepto ramulo 89. vlterior deſcenſus.

92. Surculus rami 91. ad ſextum declinans.

93. Ramulus, ex coniunctis ramulis 82. et 86. ad quinti ramulum 91. dilabens.

94. Coniunctio ramuli 91. cum ramulo 93.

95. Ramulus, ex coniugatione 94. proueniens, qui neruum cardiacum ſuperficialem ſiſtit.

96. Surculus, ex coniunctione 94.

97. — — mollis, quem tertius neruus mollis ganglii ceruicalis ſuperioris 49. 58. pone carotidum truncum deſcendentem, ad ramulum 96. ablegat. (Punctulis pro parte indicatus eſt).

98. Ramulus ex combinatis 96. et 97. ramulis ortus, neruo cardiaco ſuperficiali 95. iterum jungendus.

99. Sextus ganglii ceruicalis inferioris ramulus, ad plexum cardiacum inter aortam et arteriam pulmonalem ſitum progrediens.

100. *Ganglion thoracicum primum*, quod, quatenus arteriis tectum eſt, punctis indicatur.

101—103. Neruorum ceruicalium rami, ganglion illud adientes 101. ſexti, 102. ſeptimi, 103. octaui.

104. Nerui ceruicalis octaui rami cum ſeptimi propagatione coniunctio atque inſertatio in dictum ganglion.

105. Nerui dorſalis primi ramus, ganglion thoracicum primum adaugens.

106. Nerui dorſalis ſecundi ramus, eidem ganglio tributus, vel ex ganglio ad neruum dorſalem ſecundum abiens.

107. Primus ramulus ex ganglio 100. ad plexum cardiacum migrans.

108. Inſertio rami 45. in ganglion thoracicum primum.

109. Secundus ramus cardiacus ganglii nominati.

110. Tertius eiusdem ganglii ramulus cardiacus.

111. Ramus ex combinato ſecundo atque tertio ramulo cardiaco obortus.

112. Superior ramulus 111. ad primum ramum cardiacum 107. proficiſcens.

113. Ramus, quem ramulus 107. cum ramulo 112. combinatus, plexui cardiaco tribuit.

114. Inferior rami 111. ramulus, ad plexum cardiacum deproperans.

115. *Neruus ſympathicus thoracicus*, ex ganglio thoracico primo deſcendens.

Fig. 5. *Corpus adulti hominis eodem plane, vt Fig. 1. indicatum eſt, modo adminiſtratum.*

Nevbaver l. c. Tab. III. Fig. 4. (?)

1. Radix proceſſus mammillaris, ſcalpro ablati.
2. Proceſſus ſtyloidei, pariter ablati, radix.
3. Meatus auditorius oſſeus.
4. Maxillae inferioris proceſſus condyloideus.
5. Angulus eiusdem maxillae.
6. Rectus lateralis capitis.
7. Proceſſus transuerſus primae vertebrae colli.
8. Obliqui capitis inferioris pars.
9. Leuatoris ſcapulae pars.
10. Rectus capitis internus maior.
11. Scalenus anterior.
12. Primae coſtae pars.
13. Ramus anterior nerui ceruicalis primi.
14. — — — — — — — ſecundi.
15. Truncus nerui ceruicalis tertii.
16. — — nerui ceruicalis quarti.
17. *Neruus phrenicus.*
18. Neruus ceruicalis quintus.
19. — — — — ſextus.
20. Nerui ceruicalis quinti et ſexti combinatio.
21. Neruus ceruicalis ſeptimus.
22. — — — — octauus.
23. Neruus dorſalis primus.
24. Ramus nerui ſympathici magni, qui ſuper exteriorem carotidis cerebralis ſuperficiem per foramen caroticum deſcendebat.

25. 25. Alter ramus ſuper internam eiusdem arteriae ſuperficiem delapſus.

26. 27. *Ganglion ceruicale ſuperius*, quod in hoc cadauere duo tubera formabat: 26. ſuperius, 27. inferius.

28—30. Tres ramuli ab anteriori nerui ceruicalis primi ramo ad ganglion illud decurrentes.

31. 32. Duo ramuli anterioris rami nerui ceruicalis ſecundi, qui coëuntes formant

33. neruum, inferiori ganglii ceruicalis ſuperioris tuberi inſertum.

34. 35. Duo nerui molles ex ſuperiori ganglii illius tubere prouenientes.

36. Ter-

36. Tertius neruus mollis eodem loco, ſed paullulum inferius, ortus, qui vero totus ad neruum cardiacum ſuperficialem deorſum abibat.

37. Alter duriorque ramulus neruum ſuperficialem cardiacum ſiſtens, ex ima anteriorique inferioris tuberis parte propullulans.

38. Eiusdem cum ramulo molli 36. coniunctio.

39. Pars *nerui ſympathici magni* inter ganglion ceruicale ſuperius et medium interpoſita.

40. 41. Eiusdem duo ramuli ad neruum cardiacum ſuperficialem decurrentes.

42. 42. Vlterior nerui cardiaci ſupremi decurſus.

43. Eiusdem ſurculus ad neruum 63. decurrens.

44. Alius ſurculus cardiaci ſuperficialis, ad ſiniſtrum trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae latus proficiſcens.

45. 46. Duo alii eiusdem nerui ſurculi, in exteriori trunci communis arteriae ſubclaviae et carotidis dextrae arteriaeque aortae ſuperficie diſpergendi.

47. Surculi anterioris rami nerui ceruicalis ſecundi 14. in neruum ſympathicum 39. inſertatio.

48. *Ganglion ceruicale medium* in hocce corpore praeſens.

49. 50. Duo rami nerui ceruicalis quarti, pone Rectum capitis anticum maiorem ad Ganglion medium dilabentes.

51. Tertius nerui ceruicalis quarti ramulus, ſuper dicti muſculi inferiorem partem ad idem ganglion decurrens.

52. 53. Primus et ſecundus ganglii 48. ſurculus, qui deſcendendo coibant et

54. ramulum communem conſtituebant.

55. Tertius ganglii noſtri ramulus.

56. 56. Eiusdem ſurculus ad ganglii thoracici primi ramulum 81. 83. recta fere via deproperans.

57. Quartus ganglii ceruicalis medii ramulus.

58. Locus, vbi ramuli 54. 55. et 57. conuergendo coëunt.

59. Neruus ex confluxu dictorum ramulorum 54. 55. et 57. obortus.

60. 61. Eiusdem duo rami: 60. anterior; 61. poſterior.

62. Rami anterioris et poſterioris iterum facta coniunctio.

63. Surculus ex anteriori ramo deorſum latus.

64. Eius in ramum 65. inſertio.

65. 65. 65. Ramus ex combinatione 62. inferiora et paullulum anteriora verſus progrediens.

66. Inſertio ramuli 75. ganglii ceruicalis inferioris in hunc ramum.

67. Ramuli 83. cum neruo 65. combinatio.

68. Vlterior rami 65. receptis propaginibus 66. 67. et 64. deſcenſus.

69. *Ganglion ceruicale inferius.*

70. Ramus nerui ceruicalis quinti, qui deſcendendo bipartitur.

71. Eiusdem ſuperior ramulus, mediam ac poſteriorem ganglii 69. partem intrans.

72. Inferior 70. ramulus.

73. Ramulus nerui phrenici.

74. Neruus ex confluentibus ramulis 72. et 73. obortus, ganglii 69. inferiori regioni inſerendus.

75. Ganglii ceruicalis inferioris ad neruum 65. tendens ramulus.

76. Ramus profundus ganglii 69. ad thoracicum primum ganglion properans.

77—79. Ramus ganglii ceruicalis inferioris, anſam circum arteriam ſubclauiam efformans: 78. eiusdem ſuperiora verſus incuruata directio: 79. inſertatio in ganglion thoracicum primum.

80. *Ganglion thoracicum primum.*

81. Eiusdem primus et ſuperior ramulus.

82. — — ſurculus ad ſecundum ganglii thoracici primi ramum 84. abiens.

83. Reliqua rami 81. pars, quae, ramulo 56. ſuscepto, ad neruum 65. procurrit, cui ſub 67. inſeritur.

84. Secundus et inferior ganglii thoracici primi ramus.

85. Eiusdem cum ramulo 82. combinatio.

86. Nerui ceruicalis ſexti ramus ad ganglion thoracicum magnum tendens.

87. Nerui ceruicalis ſeptimi ramus, idem petens ganglion.

88. Amborum 86. et 87. ramus communis, in ſuperiorem dicti ganglii apicem inſerendus.

89. Nerui ceruicalis octaui ramulus, itidem huic ganglio thoracico traditus.

90. 91. Duo ramuli nerui dorſalis primi, illud quoque ganglion ingredientes.

92. *Neruus ſympathicus thoracicus,* ex ganglio thoracico primo deorſum proficiſcens.

93. Rami recurrentis nerui vagi ramulus.

94. Eiusdem in ramulum 84. 85. inſertatio.

Fig. 6. *Cadauere, eodem ſitu, vti in Figura 1. repoſito, tota auris externa cum meatu auditorio cartilagineo, nec non proceſſus mammillaris ac ſtyloideus cum adnexis muſculis, aliaeque partes quaedam, quo ſuperiorum neruorum conformatio eo melius pateret, remotae ſunt.*

Nevbaver l. c. Tab. III. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1. Meatus auditorius oſſeus.
2. Proceſſus mammillaris ablati radix.
3. — — condyloideus maxillae inferioris.
4. Angulus maxillae inferioris.
5. Vertebrae primae ſ. atlantis proceſſus transuerſus.
6. Pars lateralis inferior corporis atlantis, proceſſus obliqui inferioris vices gerens, quae in hoc loco paullulum prominet.
7. Rectus capitis lateralis.
8. Leuatoris ſcapulae ſuperior pars.
9. Obliqui inferioris pars.
10. Scalenus prior.
11. Prima coſta, cui muſculus modo nominatus adnexus eſt.
12. Rectus capitis anterior maior.
13. Longus colli.
14. Truncus communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae.
15. Arteria ſubclauia dextra.
16. — — thyreoidea inferior.
17. Eiusdem ramus transuerſus ſcapularis.
18. Arteria vertebralis.
19. — — ceruicalis profunda.
20. Truncus carotidum communis.
21. Radices ſuperiores nerui ſympathici magni, in canali carotico in vnum neruum confluentes, qui hic ex dicto canali emergit.
22. Ramus a neruo ceruicali primo, huic neruo inſertus.
23. Alius ramulus, ex anteriori ramo nerui ceruicalis primi ad hunc neruum abiens.

24. 25. Ganglion ceruicale ſuperius, duobus tuberibus et parte intermedia tenuiore in hoc exemplo conſtans.

26. Ramus gangliformis, a neruo ceruicali tertio ad ganglion ceruicale primum protenſus, et caudam quaſi ganglii ſiſtens.

27. Ramulus, qui ex praecedente ramo ad neruum ceruicalem quartum deſcendit, vel verſa vice ex neruo ceruicali quarto adſcendit.

28. 29. Duo ramuli, ex coniunctione rami anterioris nerui ceruicalis primi cum anteriori nerui ceruicalis ſecundi ramo, ad ganglion ſuperius abeuntes.

30. Ramulus, ex anteriori ramo nerui ceruicalis ſecundi ad dictum ganglion dilabens.

31. Ramus a neruo vago illi ganglio inſertus.

32. Primus ramus mollis ex ganglio proueniens.

33. Eiusdem ſuperior ramulus, qui, cum ramulo nerui gloſſopharyngei 56. vnitus

34. Conſtrictorem pharyngis medium et Stylopharyngeum adibat.

35. Inferior nerui 32. ramulus, Conſtrictori pharyngis medio inſertus.

36. Secundus ganglii ceruicalis ſuperioris neruus mollis.

37. Huius ſurculus ad tertium neruum mollem decurrens.

38. Coniunctio rami 36. cum ſurculo 54. nervi gloſſopharyngei.
39. Surculus ſecundi nerui mollis 36. cum ſurculo nerui laryngei vniendus.
40. Alius ſurculus rami 36. qui Conſtrictori pharyngis inferiori implantabatur.
41. Tertius et inſignior neruus mollis ganglii ſuperioris.
42. Eiusdem primus ramulus, qui dabat
43. ſurculum ad arteriam lingualem, et
44. alterum ſurculum, ad ramum 60. nerui laryngei excurrentem.
45. 45. 45. Ramulus ex tertio neruo molli 41. qui pone carotidum truncum deſcendit, dein circum eundem flexus in exteriori quoque adparet ſuperficie.
46. Hac parte tertius neruus mollis circum arteriae thyreoideae inferiorem partem exteriora verſus inflectebatur.
47. Ramulus arteriam thyreoideam concomitans.
48. Ramulus tertii nerui mollis 41. exterius ſuper carotidem externam adſcendens.
49. Eius ramulus arteriam labialem ſalutans.
50. Ramulus, qui ad arteriam maxillarem internam et temporalem vlterius adſcendit.
51. *Neruus gloſſopharyngeus*, paullulum a reliquis neruis ſurſum ductus.
52. Inſertio ramuli nerui duri 68. in hunc neruum.
53. Ramus gloſſopharyngei ad neruos molles deſcendens.
54. Eiusdem ſurculus poſterior, ſecundum neruum mollem accedens.
55. Eiusdem anterior ſurculus, ad ramulum nerui laryngei 60. abiens.
56. Alius nerui gloſſopharyngei ramulus cum ſurculo 33. primi nerui mollis vniendus.
57. 58. Reliqua nerui gloſſopharyngei pars, duos neruos linguales exhibens.
59. 59. *Neruus laryngeus* nerui vagi.
60. Eiusdem ramulus ad neruos molles decurrens.
61. Huius ſurculus anterior, qui, cum ramo 39. ſecundi nerui mollis vnitus, ad Conſtrictorem pharyngis inferiorem abit.
62. Eiusdem ſurculus poſterior, qui porrigit
63—65. tres ſurculos ad Conſtrictorem pharyngis inferiorem discedentes, et
66. quartum ſurculum, ad glandulam thyreoideam decurrentem.
67. *Neruus durus*, per foramen ſtylomaſtoideum emergens.
68. Eiusdem ramus profundus, digaſtricus dictus, anſam communicationis cum neruo gloſſopharyngeo conſtituens. (Vid. 52.)
69. 69. *Neruus hypogloſſus.*
70. Eius anaſtomoſis cum neruo vago.
71. Eiusdem deſcendens ramus, anaſtomoſin cum neruis ceruicalibus conſtituens, abſciſſus.
72. *Nerui vagi* ſuperior pars.
73. *Neruus acceſſorius.*
74. Ramus anterior nerui ceruicalis primi.
75. Eius ramulus, qui, in duos fiſſus
76. 77. ramulos, iisdem neruo vago inſeritur.
78. Coniunctio rami anterioris nerui ceruicalis primi cum ſimili ramo nerui ceruicalis ſecundi.
79. Ramulus ex hacce coniunctione proueniens, qui quatuor ſurculis neruo vago inſeritur.
80. Ramus anterior nerui ceruicalis ſecundi.
81. Eiusdem ramulus ad ramum deſcendentem nerui hypogloſſi abiens.
82. Neruus ceruicalis tertius.
83. Eiusdem ramus cum anteriori ramo nervi ceruicalis ſecundi vnionem conſtituens.
84. Coniunctio rami anterioris nerui ceruicalis ſecundi 80. cum ramo 83. nerui cervicalis tertii.
85. Superior ex hac coniunctione 84. prodiens ramus, qui in hoc cadauere ad occiput adſcendebat, et cum ramo poſteriori nerui ceruicalis primi ibi ex parte coniungebatur.
86. Medius ramus coniunctionis 84. neruum auricularem poſteriorem paruum efformans.

87. Inferior coniunctionis 84. ramus, neruum auricularem magnum ſiſtens.

88. Reliqua pars nerui ceruicalis tertii.

89. Eiusdem ramulus ad deſcendentem nerui hypogloſſi dilabens.

90. Ramus ſuperior rami 88.

91. Ramus ex ramo 87. ad ramum 90. abiens.

92. Hic neruus in exteriori colli ſuperficie neruum cutaneum colli medium conſtituebat.

93. Ramus inferior 88. qui, retrorſum deſcendens, potiſſimum ſuper Cucullarem ſe dispergebat.

94. Neruus ceruicalis quartus.

95. Eiusdem ramulus ad Splenium colli retrorſum decurrens.

96. 96. *Neruus phrenicus* ex quarto ortus.

97. Eius ramulus, qui diuiſus,

98. ſuperiori ramulo ad truncum ſympathici nerui adſcendebat,

99. inferiori ad eundem truncum ferebatur, antea vero recipiebat

100. ramulum nerui ceruicalis quinti.

101. Ramus, neruum phrenicum cum neruo ceruicali quarto coniungens.

102. Ramulus coniunctionem phrenici cum neruo ceruicali quinto conſtituens.

103. Pars nerui ceruicalis quinti.

104. 104. *Truncus nerui ſympathici*, a ganglio ceruicali ſuperiori ad inferius deſcendens.

105. Eiusdem ramulus ad glandulam thyreoideam migrans.

106. *Ganglion ceruicale inferius.*

107. Eius ramus ad ganglion thoracicum primum retrorſum abiens.

108. 109 Ramus ganglii ceruicalis inferioris, trans arteriam ſubclauiam deſcendens, et pone eam, parte punctis notata (109.) iterum adſcendens, ganglio thoracico primo inſerendus.

110—112. Rami neruorum neruicalium ad ganglion thoracicum primum progredientes: 110. nerui ceruicalis ſexti; 111, nerui ceruicalis ſeptimi; 112. nerui ceruicalis octaui.

113. 114. *Ganglion thoracicum primum:* 113, eiusdem anterior pars, prout in hoc cadauere conſpicienda erat; alias enim deeſt: 114. pars poſterior.

115. Duo ramuli, qui, ex anteriori ganglii 113. parte oriundi, ſuper arteriam vertebralem decurrunt et poſteriori parti iterum immittuntur.

116. Ramulus ex ganglio dorſali magno ortus, pone arteriam 19. recurrens.

117. Eiusdem duo ſurculi Scaleno priori et minimo inſerti.

118. *Ramus gangliformis* ex anteriori ganglii thoracici magni parte ad plexum cardiacum proficiſcens.

119. Ramulus ex anteriori eiusdem margine productus, qui, inſula facta, ramo gangliformi denuo implantabatur.

120. Locus, vbi iterum inſeritur.

121. Ramulus ex ramo gangliformi 118. circum poſteriorem trunci communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae ſuperficiem ad internam et plexum cardiacum abiens.

122. Ipſe ramus gangliformis, qui, ad anteriorem eiusdem arteriae ſuperficiem decurrens, ibi inflectitur, et pone internam ſuperficiem ad nominatum plexum gliſcit.

123. Inferior nerui vagi pars.

124. Eius ramulus ad arteriam thyreoideam diſcedens.

125. Eius ramulus, qui in hoc cadauere trunco communi arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae arteriaeque aortae proſpiciebat, *neruumque cardiacum ſuperficialem* ſiſtebat.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE CLXVI.

Fig. I. *Neruus gloſſopharyngeus et ramus pharyngeus nerui vagi.*

Scarpa *Tabb. nevrol.* Tabul. II. (⅔)

1. Vena jugularis interna exſecta.
2. — thyreoidea inferior.
3. Arteria carotis communis.
4. Carotidis externae ſ. facialis initium truncatum.
5. Art. thyreoidea ſuperior.
6. — carotis interna ſ. cerebralis.
7. Mylohyoideus dextri lateris, ſolutus.
8. Geniohyoideus.
9. Genioglosſus.
10. Lingua.
11. Styloglosſus.
12. Stylopharyngeus, ſublatus ac reuolutus, vt neruus gloſſopharyngeus conſpici poſſit.
13. Venter poſterior Digaſtrici maxillae, reſectus et reflexus.
14. Stylohyoideus, reflexus.
15. Pterygoideus internus.
16. Maſſeter.
17. Ceratogloſſi reſciſſi pars.
18. Hyothyreoideus.
19. Cricothyreoideus.
20. Sternohyoideus et Sternothyreoideus ſiniſtri lateris.
21. Obliquus ſuperior capitis.
22. Splenius capitis.
23. Leuator ſcapulae.
24. Rectus anterior maior capitis.
25. Buccinatoris pars.
26. Conſtrictor pharyngis ſuperior.
27. — — — — medius.
28. — — — — inferior.
29. Oſſis hyoidei cornu maius.
30. Cartilago thyreoidea.

31. 31. Glandula thyreoidea.

32. 32. Parotidis pars.

33. Proceſſus zygomaticus.

34. Meatus auditorius cartilagineus.

35. Pars mammillaris oſſis temporum.

36. *Nerui gloſſopharyngei* truncus.

37. 37. Huius nerui vix e cranio egreſſi ramus primus, anaſtomoſin inſtituens cum ramo nerui duri ad Digaſtricum pertinente (109.)

38. Anaſtomoſis huius nerui cum dicto ramo (109.) nerui duri.

39. Nerui gloſſopharyngei ramus alter cum ramo pharyngeo nerui vagi copulatus.

40. 41. Nerui gloſſopharyngei rami duo, in plura alia filamenta mox diuiſi ac ſuper carotide cerebrali deſcendentes, quo in itinere cum neruis mollibus ganglii ceruicalis ſuperioris circum carotidem cerebralem ludentibus (82.) conſociantur.

42. 43. Eiusdem ordinis atque originis alii duo neruuli ganglio et plexui pharyngei nerui ex vago accedentes.

44. Funiculus nerueus ex coalitu plurium filamentorum gloſſopharyngei emergens, cui accedunt nonnullae fibrillae a mollibus neruis ganglii ceruicalis ſuperioris.

45. Fila neruea ex copulatione ſtaminum mollium et gloſſopharyngei confecta, inque ipſa diuiſione carotidis communis conſpicienda.

46. Huius ordinis nerueus ſurculus arteriae ſuperiori thyreoideae inſidens.

47. Filamentum nerueum ex ſtaminibus mollibus et ramis gloſſopharyngei compoſitum, quod ſuper carotide communi ad cardiacum ſuperficialem neruum properat.

48. Gloſſopharyngei groſſiusculus ramulus, coalitus cum 49. 50.

49. Plexuoſa expanſio nerui pharyngei ex vago in Conſtrictorem pharyngis ſuperiorem diſſeminatus.

50. Rami gloſſopharyngei circumflexi, musculo Stylopharyngeo traditi.

51. Inſignis ramus gloſſopharyngei, ex quo oriuntur rami 52.

52. Nerui Stylopharyngei proprii.

53. Nerui gloſſopharyngei ramus lingualis minor exterior.

54. Nerui gloſſopharyngei ramus lingualis alter minor, non perpetuus.

55. Circulus tonſillaris Anderschii, ſeu *plexuoſa anaſtomoſis* rami lingualis minoris exterioris cum ramulis editis a concauitate extremi trunci nerui gloſſopharyngei. Ex eodem plexu fila tenuiſſima tonſillam adeunt peruaduntque.

56. 57. Nerui gloſſopharyngei rami linguales laterales, qui per marginem linguae radici ipſius adſtantem distribuuntur.

58. Nerui gloſſopharyngei fila duo, quae partim in Conſtrictorem pharyngis ſuperiorem, partim in membranam glanduloſam, quae epiglottidem tegit, deſinunt.

59. 59. Rami linguales profundi nerui gloſſopharyngei. Hi ad ſuperficiem linguae tendunt, eo in loco, qui eſt a radice linguae ad pollicem circiter ante foramen ipſius coecum.

60. *Neruus acceſſorius.*

61. Ramus eius maior exterior.

62. Ramus eius minor interior, ex quo neruus pharyngeus alteram ſui radicem nanciscitur.

63. Anaſtomoſis altera profunda inter ramum minorem interiorem nerui acceſſorii (62.) et neruum vagum.

64. *Neruus pharyngeus* ex neruo vago. Oritur hic neruus pharyngeus ex duplici distincto fonte: altero nimirum a ramo minore interiore nerui acceſſorii, altero a fibrillis nerui vagi.

65. Nerui pharyngei plexuoſa expanſio gangliformis, incumbens ſupremae regioni Conſtrictoris medii pharyngis.

66. 67. 68. Rami adſcendentes ex plexu gangliformi nerui pharyngei, diſſeminati per Conſtrictorem pharyngis ſuperiorem.

69. Fila quaedam nerui pharyngei, ſtaminibus nonnullis nerui gloſſopharyngei conſociata.

70. Pharyngei nerui propagines, inſertae partim in Conſtrictorem pharyngis ſuperiorem partim in medium.

71. Nerui pharyngei ramus inſignis deſcendens.

72. 73. 74. Rami deſcendentis nerui pharyngei (71.) filamenta penicillorum ad modum in Conſtrictorem pharyngis medium et inferiorem inſerta.

75. Rami 71. anaſtomoſis cum ramo laryngeo externo nerui ſympathici magni.

76. 76. Ramus laryngeus internus nerui vagi.

77. Rami laryngei interni (76.) anaſtomoſis cum neruo pharyngeo (64. 65.)

78. Eiusdem nerui (76.) anaſtomoſis cum neruo molli ganglii ceruicalis ſuperioris, ex qua anaſtomoſi neruus laryngeus externus initium ſumit.

79. *Nerui vagi truncus gangliformis*, ſeu tumidulus, qua primum e cranio egreſſus eſt.

80. *Ganglion ceruicale ſuperius* nerui ſympathici magni.

81. 81. *Nerui molles* ex hoc ganglio orti.

82. Ner-

82. Neruorum mollium fila duo circa arteriam carotidem cerebralem ducta, et filamentis nerui gloſſopharyngei (40. 41.) ſuper eandem arteriam demiſſis copulata.
83. Duo nerui molles ex ima ganglii ceruicalis ſuperioris ſede editi, qui, vna cum nerui laryngei interni ſobole (78.) originem ſiſtunt nerui laryngei externi.
84. *Neruus laryngeus externus*, ſeu pharyngo-laryngeus, ex ſympathico et vago compoſitus.
85. 86. Nerui laryngei externi ramuli ad Conſtrictorem pharyngis medium et inferiorem.
87. Nerui laryngei externi ramus ad Conſtrictorem pharyngis medium, cuius rami fibrillae plures ad interiora laryngis transeunt.
88. Anaſtomoſis non perpetua inter neruum laryngeum internum et externum.
89. Nerui laryngei externi tres ſurculi per Conſtrictorem pharyngis inferiorem, laryngis interiora et glandulam thyreoideam distributi.
90. Nerui molles ex inferiori apice ganglii ceruicalis ſuperioris prodeuntes.
91. Anaſtomoſis neruorum mollium inferiorum cum neruo laryngeo externo.
92. Neruulus mollis ad neruum cardiacum ſuperficialem deſcendens.
93. 94. Surculi molles nerui ſympathici magni, glandulam thyreoideam adeuntes.
95. *Neruus hypogloſſus.*
96. Arcuata anaſtomoſis inter neruum ceruicalem primum et ſecundum.
97. Anaſtomoſis inter neruum hypogloſſum et ceruicalem primum.
98. Duo rami, quos neruus ceruicalis primus ganglio ceruicali ſuperiori tradit.
99. Breues ſed craſſae radices a neruo ceruicali ſecundo in ganglion ceruicale ſuperius inſertae.
100. Surculus ex ramo communicante nervi ceruicalis ſecundi, cum tertio ad inferiorem apicem ganglii ceruicalis ſuperioris tendens.
101. Anaſtomoſis nerui ceruicalis ſecundi et tertii.
102. Ramus e neruo ceruicali ſecundo cum ramo deſcendente nerui hypogloſſi confluens.
103. *Neruus ceruicalis tertius.*
104. Nerui ceruicalis tertii ramus cum ramo deſcendente nerui hypogloſſi concurrens.
105. *Neruus ceruicalis quartus.*
106. *Neruus ceruicalis quintus.* Plexus brachialis initium.
107. *Neruus phrenicus.*
108. *Neruus durus*, ſeu communicans faciei.
109. Nerui duri ramus ad Digaſtricum maxillae inferioris.
110. Eiusdem nerui ramus ad Stylohyoideum.
111. Rami huius nerui Stylohyoidei (110.) filamentum concurrens cum neruis mollibus arteriam temporalem ſcandentibus.
112. Neruus auricularis ex ramo tertio nerui trigemini, anaſtomoſin perpetuam iniens cum neruo duro.
113. Nerui duri ramus temporalis.
114. — — — — facialis ſuperior.
115. — — — — — medius.
116. — — — — — inferior.

Fig. 2. *Neruus hypogloſſus.*

Scarpa l. c. Tab. I. (?)

1. Vena caua ſuperior.
2. 2. — jugularis interna.
3. — thyreoidea inferior.
4. — gutturalis.
5. — jugularis externa.
6. — thyreoidea ſuperior.
7. — temporalis.
8. — facialis anterior.
9. — lingualis profunda.
10. Anaſtomoſis inter illam et gutturalem.
11. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
12. Art. ſubclauia dextra.
13. 13. Art. carotis communis.
14. Art. transuerſa colli.
15. — thyreoidea ſuperior.
16. — lingualis, in hoc ſpecimine cum arteria faciali ex trunco communi orta.
17. Art. facialis.

18. 18. Art. temporalis.
19. Art. maxillaris interna.
20. 20. Art. occipitalis.
21. Proceſſus ſtyloideus.
22. Sterni manubrium, per longitudinem diviſum.
23. Maſſeter.
24. Pterygoideus internus.
25. Styloglosſus.
26. Stylohyoideus.
27. Digaſtrici venter poſterior.
28. Ceratoglosſus.
29. Genioglosſus, cuius fibrae paullulum diuaricatae ſunt.
30. Geniohyoideus.
31. Mylohyoideus dexter, reuolutus.
32. Hyothyreoideus.
33. Sternothyreoideus.
34. Omohyoideus, paullulum reuolutus.
35. Sternohyoideus dexter.
36. Sternohyoidei ſiniſtri pars.
37. Sternomaſtoidei ſiniſtri pars.
38. Pharynx.
39. Obliquus ſuperior capitis.
40 Leuator ſcapulae.
41 Scaleni anterioris pars.
42. — — poſterioris pars.
43. Cucullaris pars.
44. Sternocleidomaſtoideus dexter, reſectus.
45. Glandula ſublingualis.
46. Clauicula dextra.
47. Ligamentum ſuſpenſorium Styloglosſi ſ. ligamentum ſtylomaxillare.
48. *Neruus hypoglosſus* ſeu lingualis medius, olim nonus cerebri.
49. *Ramus eius deſcendens.*
50. Eius deſcenſus ſupra carotidem communem, tum porro inter eam arteriam et truncum arteriae facialis.
51. 52. Rami duo, qui a ramo deſcendente profecti ac deinceps in vnum coaliti, mox iterum ſeiuncti carnem ſuperiorem adeunt Omohyoidei et Sternohyoidei.
53. Horum ramorum (51. 52.) alter, proſpiciens ſupremae parti Sternohyoidei.
54. Eiusdem rami (53.) diuiſio in minores ſurculos.
55—58. Horum ſurculorum inceſſus ratio inter carneos faſciculos Sternohyoidei.
59. Ramus alter, per aduerſam et ſuperiorem Omohyoidei carnem diſſeminatus.
60. 61. Eius rami ſurculi praecipui.
62. Ramus a neruo ceruicali ſecundo cum deſcendente nerui hypoglosſi (49.) concurrens.
63. Eiusdem ordinis ramus alter, a neruo ceruicali tertio editus et cum deſcendente confluens.
64. Concurſus et plexuoſa anaſtomoſis nerui ceruicalis ſecundi et tertii cum ramo deſcendente nerui hypoglosſi. Ex hac neruorum medullae ſpinalis et cerebri copulatione oriuntur nerui omnes, qui muſculis proſpiciunt os hyoideum et laryngem deprimentibus, nempe Sternohyoideo, Sternothyreoideo et Omohyoideo.
65—68. Rami ex copulatione rami deſcendentis nerui hypoglosſi et ceruicalium neruorum profecti, qui per medios faſciculos Sternothyreoidei ſerpentino proceſſu incedunt.
69. Praelongus neruus per aduerſam faciem Sternohyoidei diſſeminatus.
70. 71. Eiusdem nerui teneriora filamenta ſub ſterno verſus initium Sternohyoidei continuata, atque de induſtria patefacta.
72. 72. 73. 74. Socius alter neruus ex plexu ceruicalium cum ramo deſcendente neruvi hypoglosſi profectus, idemque per anteriorem faciem Sternothyreoidei repens. Ex hoc neruo ſecedit aliquando filamentum, quod cum phrenico neruo retro clauiculam procurrit.
75. 76. Neruus omohyoideus alter, qui nempe a plexuoſa anaſtomoſi rami deſcendentis nerui hypoglosſi cum ſuperioribus ceruicalibus abscedens, fertur per aduerſam faciem carnis inferioris Omohyoidei.
77. 78. Tenuiſſima duo filamenta a neruo cervicali quarto et quinto edita, quae initio retro venam jugularem internam deorſum procedentes, mox ſurſum reflexa, commercium rami deſcendentis nerui hypoglosſi cum ceruicalibus augent.
79. *Nerui hypoglosſi* truncus, inter maiores venas arteriasque colli procedens.

80. Ner-

80. Neruulus a trunco hypoglossi prope secundam flexuram abscedens et Hyothyreoideo prospiciens.

81. Series neruulorum a concauitate flexurae secundae nerui hypoglossi exorta, Ceratoglosso superstrata, fila tradens Ceratoglosso, Styloglosso, Basioglosso, simulque cum neruo linguali rami tertii nerui trigemini copulata.

82—84. Filamenta neruea superioribus Ceratoglosso fibris et Styloglosso impertita.

85. Duplex anastomosis nerui hypoglossi cum ramo linguali rami tertii nerui trigemini.

86. Filamenta quaedam neruea ex plexu ceratoglosso nerui hypoglossi sub glandula linguali in carneam texturam linguae, quae in eius margine est et Stylogossi continuatio esse videtur, inserta.

87. Nerui hypoglossi extremus truncus in ramos solutus, et per penitiores carneos fasciculos Genioglossi, quorum fasciculorum directionem intersecat, disseminatus. Filamenta huius nerui tenuissima plexuosa comitantur arteriam lingualem, ad ipsum apicem linguae.

88. Surculus nerui hypoglossi ad Geniohyoideum.

89. Neruus lingualis ex ramo tertio nerui trigemini.

90. Nerui lingualis ex trigemino (89.) ramuli ad glandulam maxillarem, abscissi.

91. Ramulus eiusdem nerui lingualis ad glandulam sublingualem.

92. Nerui lingualis eiusdem penicilli neruei, qui inter Styloglossi fibras ad apicem vsque linguae protensas et Genioglossum incedentes, mox antrorsum recurui, soluti, crispati, ac sensim tenuiores, quo magis accedunt ad apicem linguae: desinunt tandem manifesto in papillarum stratum, quod est fere a medietate linguae antrorsum, praecipue vero in confertas illas papillas, quae obsident apicem et margines anteriores linguae.

93. *Nerui accessorii* ramus maior, exterior.

94. Nerui accessorii fila quaedam ad fasciculos carneos Sternomastoidei.

95. *Neruus accessorius* versus scapulam ad Cucullarem delabens.

96. *Neruus ceruicalis secundus.*

97. Anastomosis inter ramum huius nerui (96.) et ramum maiorem exteriorem nerui accessorii (93.)

98. *Neruus ceruicalis tertius.*

99. Anastomosis huius nerui (98.) cum ramo maiore exteriore nerui accessorii (93)

100. *Neruus ceruicalis quartus.*

101. *Neruus ceruicalis quintus.* Plexus brachialis summa pars.

102. *Neruus phrenicus.*

103. Nerui phrenici radix tertia, in hoc cadauere a neruo ceruicali quinto duplici breuique propagine nata.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXVII.

Nerui cardiaci dextri lateris.

Scarpa *Tabb. neurolog.* Tab. III. (§)

1. 1. Pulmones dedita opera valde diuaricati.
2. Cordis ſuperficies conuexa.
3. Atrium venarum cauarum, membrana ſua exteriori ſpoliatum.
4. Adpendix huius atrii.
5. Vena caua ſuperior, truncata.
6. Vena caua inferior.
7. 7. Venae pulmonales profundae dextri lateris.
8. 8. 8. 8. Venae pulmonales ſuperficiales.
9. Arteriae pulmonalis truncus.
10. — — — — ramus dexter.
11. Arteria aorta tracta fortiter et reuoluta in ſiniſtrum latus.
12. Ligamentum, quod ductus arterioſi Botalli locum occupat.
13. Truncus communis arteriae ſubclauiae et carotidis dextrae.
14. Arteria ſubclauia dextra.
15. 15. Arteria thyreoidea inferior dextra.
16. Arteria vertebralis.
17. — — mammaria interna.
18. — — axillaris.
19. — — thoracica maior.
20. — — carotis communis dextra.
21. — — — — interna ſ. cerebralis.
22. Arteria carotis externa ſ. facialis.
23. — — thyreoidea ſuperior.
24. — — occipitalis.
25. — — temporalis profunda.
26. — — auricularis poſterior.
27. — — transuerſa faciei.
28. — — maxillaris interna.
29. — — temporalis ſuperficialis.
30. — — facialis.
31. Rami ad glandulam maxillarem.
32. 32. Arteria lingualis, cum ramis ſuis ſublingualibus.
33. Glandula ſublingualis.
34. Carotis ſiniſtra.
35. 35. Arteria ſubclauia ſiniſtra.
36. Arteria thyreoidea inferior ſiniſtra.
37. Communis origo arteriae transuerſae colli et ſcapulae.
38. Arteria mammaria interna ſiniſtra.
39. — — axillaris ſiniſtra.
40. Glandulae thyreoideae pars dextra reuoluta.
41. Glandula maxillaris.
42. Corpus vertebrae colli quartae.
43. — — — dorſi primae.
44. Cartilaginis thyreoideae pars dextra reſecta.

45. Car-

45. Cartilago cricoidea.
* Facies glabra, articularis cartilaginis cricoideae, qua cum thyreoideae dextro pariete nectebatur.
46. Cornu maius dextrum oſſis hyoidei.
47. Proceſſus ſuperioris cartilaginis thyreoideae apex reſectus et cum oſſe hyoideo adhuc coniunctus.
48. Epiglottis.
49. Cartilaginis arytaenoideae dextrae latus perpendiculare, cum glandula eiusdem nominis huic lateri inhaerente.
50. Musculi arytaenoidei.
51. Cricoarytaenoideus poſticus.
52. — — — — lateralis.
53. Thyreoarytaenoideus.
54. Pharyngis caro, quae, dextro parieti cartilaginis thyreoideae et cricoideae inhaerebat, ſoluta et reuoluta, vt organi vocis praecipui muſculi in conſpectum venirent.
55. Pharyngis ſaccus infundibuliformis.
56. Trachea cum pharynge in ſiniſtrum latus tracta et inclinata.
57. Bronchus dexter.
58. — — ſiniſter.
59. 59. Arteria coronaria dextra ſ. anterior.
60. 60. Eius rami maiores per ventriculum cordis anteriorem decurrentes.
61. Arteriae coronariae poſterioris ramus prior, aliquantisper de naturali ſua ſede dimotus, vt neruorum inflexiones facilius detegerentur.
62. Clauiculae ſiniſtrae pars.
63. Muſculi pectoralis maioris et minoris fibrae obtruncatae.
64. Pharyngis ſumma ſedes, vbi Conſtrictoris ſuperioris ea portio, quae a cornu dextro oſſis hyoidei proficiſcitur, conſpicienda eſt.
65. Styloglosſus.
66. Stylopharyngeus.
67. Genioglosſus.
68. Geniohyoideus.
69. Maſſeter.
70. Pterygoideus internus.
71. Venter poſterior Digaſtrici maxillae, abſciſſus.
72. Stylohyoidei initium.
73. Cucullaris pars.
74. Splenius capitis.
75. Leuator ſcapulae.
76. Coracobrachialis.
77. Bicipitis caput breue.
78. Teretes, maior et minor.
79. Subſcapularis pars.
80. Caput humeri.
81. Proceſſus coracoideus.
82. Acromion ſcapulae.
83. Clauiculae dextrae pars.
84. Ligamentum proprium ſcapulae anterius.
85. Capitis longi Bicipitis tendo.
86. Scalenus anterior.
87. — — poſterior.
88. Longus colli.
89. Rectus capitis anterior maior, valde verſus exteriora distractus.
90. Mylohyoideus, ſolutus a margine dextro maxillae inferioris et reuolutus.
91. *Neruus vagus*, e naturali ſitu paullulum ad exteriora tractus, vt neruus ſympathicus magnus melius in conſpectum veniret.
92. 92. Ramus eius cardiacus ſuperficialis.
93. Ramus alter cardiacus ſuperficialis, non perpetuus.
94. Funiculi quidam, partim ex ganglio ceruicali medio, partim ex inferiori profecti, qui infra arteriam ſubclauiam et mammariam internam in truncum nerui vagi ſe inſerunt.
95. *Nerui recurrentis* origo.
96. Eiusdem nerui ſinuoſa flexura ſurſum verſus.
97. Ramus inſignis e ganglio ceruicali medio et inferiori neruo recurrenti accedens.
98. Anaſtomoſis recurrentis nerui cum magno funiculo ganglii ceruicalis inferioris (198.)
99. 100. Recurrentis nerui rami adſcendentes.
101. 102. Eiusdem nerui rami deſcendentes.
103. Nerui recurrentis adſcenſus pone tracheam et retro arteriam ſubclauiam atque carotidem communem.
104. Idem neruus arteriam thyreoideam inferiorem ſuperſcandens, ipſiusque arteriae ramos, prope eorum inſertionem in glandulam thyreoideam, complexans.

105, 105. Eiusdem nerui recurrentis penicilli neruei, qui per peculiaria ſpiracula cavum tracheae ſubeunt, ac per internam tracheae membranam mirifice ſubtiliterque diſſeminantur.

106. Eiusdem nerui filamenta, imo pharyngis infundibulo et oeſophagi initio largita.

107. 108. Eiusdem nerui plexuoſa ſtamina, pharyngis Conſtrictori inferiori tradita.

109. 110. Eiusdem nerui palmites, quorum nonnulli glandulam thyreoideam penetrant, reliqui tracheam peruadunt inque internam eius membranam tenuiſſimi deſinunt.

111. Nerui recurrentis ramus inſignis, qui omnium praecipuam conſpicuamque anaſtomoſin inter recurrentem et laryngeum internum nerui vagi (230.) conſtituit.

112. Eiusdem nerui recurrentis filamenta ad muſculum cricoarytaenoideum poſticum. Tenue illud alterum filum, quod paullo ſupra duo, modo indicata, conſpiciendum eſt, ſub muſculo cricoarytaenoideo poſtico atque inter ipſum muſculum et cartilaginem cricoideam repens cum ramulo nerui laryngei interni (233.) commercium alit.

113. Ramus nerui recurrentis, qui ſub inſertione Cricoarytaenoidei poſtici primum incedens, mox in tria aut quatuor fila ſolutus copulatur partim cum ramo deſcendente nerui laryngei interni (233.) partim in muſculos arytaenoideos inſeritur.

114. Eiusdem nerui filamentum per glandulam arytaenoideam proximamque membranam internam laryngis diſſeminatum.

115. Eiusdem nerui bina tenuiſſima ſtamina Cricoarytaenoideo laterali impertita.

116. Eiusdem nerui plura ſubtiliſſima fila in faſtigio reflexa ac per duplicem ordinem fibrarum carnearum, quibus Thyreoarytaenoideus componitur, diſſeminata.

117. Nerui recurrentis minores aliae copulationes, non perpetuae, cum profundioribus ramulis nerui laryngei interni ex vago.

118. *Nerui vagi dextri* truncus pone bronchum eiusdem lateris ad pulmones delabens.

119. Ramorum deſcendentium nerui recurrentis valde conſpicua communicatio cum neruo cardiaco magno ex ſympathico.

120. 121. 122. Funiculi neruei, partim ex trunco nerui vagi, partim ex ramis deſcendentibus nerui recurrentis profecti, qui per faciem anteriorem tracheae et bronchorum oblique a dextris ſiniſtrorſum labentes abeunt in plexum pulmonalem anteriorem minorem nerui vagi.

123—126. Penicilli neruorum a trunco nerui vagi intra thoracem manantes, quorum ſtamina quaedam oeſophago proſpiciunt, reliqua ſtatis interuallis in bronchum dextrum penetrant.

127. 127. Ramus nerui vagi cum arteria pulmonali proximoque broncho pulmonem ingrediens.

128. Craſſiuſculus nerui vagi funiculus conſtanter reperiundus, a quo magna pars plexus pulmonalis ſuperficialis dextri lateris conficitur: ſiquidem

129. 130. comitem ſe addit arteriae pulmonali et broncho, tum vero

131. venae cauae ſuperiori et continuo eidem atrio dextro proſpicit, ac demum

132—136. *plexum pulmonalem ſuperficialem* dextri lateris gignit.

137. *Plexus pulmonalis anterior minor nerui vagi.* Reticulati huius plexus filamenta quaedam ad bronchum et pulmonem dextrum vergunt: nonnulla cum ſtaminibus nerui ſympathici copulata labuntur retro arteriam pulmonalem ad atria cordis indeque ad poſteriorem aut planam cordis faciem.

138. Tenuia quaedam filamenta ex ganglio cardiaco nerui ſympathici, (203) profecta, nonnullisque tenuibus pariter nerui vagi filis a plexu pulmonali anteriori abscedentibus ſociata, quae ſimul cum arteria pulmonali dextrum pulmonem ingrediuntur.

139. Stamina quaedam neruea plexus pulmonalis anterioris nerui vagi, quae, ſusceptis filis a cardiaco magno nerui ſympathici,

pathici, arteriam pulmonalem anſae ad modum amplectuntur.

140. Anaſtomoſis valde conſpicua nerui recurrentis ſiniſtri cum plexu pulmonali anteriori nerui vagi dextri.

141. *Neruus ſympathicus magnus*, qua primum e canali carotico egreditur.

142. *Ganglion ceruicale ſuperius nerui ſympathici.*

143. Duo *nerui molles* a ſummitate ganglii ceruicalis ſuperioris latere interno manantes. Pulpoſi iſti ac fere gelatinoſi palmites retro carotidem cerebralem antrorſum porrecti et in plures alios diuiſi, anaſtomoſin ineunt multiplicem cum filamentis nerui gloſſopharyngei (222.), quae ſuper carotide cerebrali deſcendunt, mox nerui pharyngei ex vago gangliformem expanſionem augent, demum circa carotidem facialem laquei ad modum ducti eandem arteriam mirifice amplectuntur (145.)

144. Bini *nerui molles* e media circiter ſede ganglii ceruicalis ſuperioris prodeuntes, qui retro carotidem cerebralem et communem deorſum inclinati vna cum ramo nerui laryngei interni ex vago (227.) neruum componunt *laryngeum externum.*

145. Neruorum mollium (143.) laqueus, carotidis facialis truncum complectens, nodis gangliformibus huc illuc ſaepe interſperſus ac tumens.

146. 147. Tres inſignes *nerui molles*, arteriam temporalem profundam ſcandentes.

148. *Gangliolum* fere in omnibus cadaueribus occurrens, in quod vnum plures nerui molles arteriam temporalem profundam comitantes intumeſcunt. (Tabul. CLXV. Fig. 2. Num. 185.)

149. Neruus mollis per aduerſam faciem arteriae temporalis profundae adſcendens inque gangliolum (148.) confluens cum ſociis neruis circa eandem arteriam reptantibus.

150. Neruorum mollium arteriae temporalis profundae filamentum, retro ipſam arteriam flexum.

151. Filamentum nerueum a neruo duro in gangliolum (148.) aduectum.

152. *Nerui molles* e gangliolo (148.) egreſſi, qui porro innixi arteriae temporali, pergunt ſuperiora verſus ad faciem et maxillas.

153. Tenue filamentum nerueum, arteria auriculari poſteriore ſuffultum, quod nouam neruorum mollium temporalium cum neruo duro copulationem ſiſtit.

154. Mollium neruorum arteriae temporalis profundae ſtamina duo, arteriam maxillarem internam comitantia.

155. Tertia in hoc cadauere longe manifeſta anaſtomoſis neruorum mollium arteriae temporalis cum neruo duro.

156. Filamentum molle arteriae temporalis, quod vltra eam ſedem perſequi non licuit.

157. *Nerui molles* ganglii ceruicalis ſuperioris nerui ſympathici, arteriam facialem comitantes.

158. 159. Mollia ganglii ceruicalis ſuperioris nerui ſympathici fila, glandulam maxillarem ſubeuntia.

160. Mollium neruorum, arteriam facialem comitantium, progreſſus in faciem, vbi cum neruis facialibus inferioribus nerui duri concurrere videntur.

161—163. *Nerui molles* ganglii ceruicalis ſuperioris nerui ſympathici, arteriam lingualem irretientes et comitantes.

164. 165. Mollia fila ganglii ceruicalis ſuperioris circa et ſupra arteriam thyreoideam ſuperiorem incedentia, quae porro licet, facili negotio, etiam intra ipſius glandulae thyreoideae ſubſtantiam per aliquot ſpatium ſimul cum arteria eiusdem nominis perſequi.

166. 167. *Nerui molles* ex media laterali interna ſede ganglii ceruicalis ſuperioris prodeuntes (144.), quique ſuſcepto ramo nerui laryngei interni ex vago (227.), neruum laryngeum externum componunt.

168. 169. *Nerui laryngei externi* fila duo, retro carotidem communem labentes ad neruum cardiacum ſuperficialem (173.)

170—172. Reliqui *nerui molles* ex media et inferiore ganglii ceruicalis superioris sede manantes, qui totidem radices sunt nerui cardiaci superficialis.

173. *Neruus cardiacus superficialis* s. supremus.

174. Ramus eius in tres alios minores (175. 176.) partitus.

175. Alter ramulus, arteriae thyreoideae inferiori innixus, glandulam eiusdem nominis petens.

176. Reliqui duo, qui, carotide communi comprehensa, confluunt cum ramo cardiaco priori nerui vagi (92.)

177. 178. Nerui cardiaci superficialis exitus, quemadmodum in hoc cadauere se obtulit, duplici videlicet copulatione: altera 177. cum insigni funiculo (198.) ganglii ceruicalis inferioris (confer. Tab. CLXV. Fig. 1. Num. 88. et 89.) altera 178. cum ramo recurrente nerui vagi dextri lateris.

179. *Nerui sympathici truncus*, mox infra ganglion ceruicale superius. Iis in subiectis, in quibus ganglion ceruicale inferius et crassum admodum est, et magna sui parte supra arteriam thyreoideam collocatum, quemadmodum in hac icone, sympathici truncus inter duo ganglia ceruicalia positus, raro in eo tractu fila a neruis spinalibus recipit.

180. *Ganglion ceruicale inferius* s. thyreoideum s. medium Scarpae. (Confer. Tab. CLXV. Fig. 1. Num. 102.)

181—183. Tres funiculi neruei a neruo ceruicali tertio, quarto et quinto editi, iidemque in ganglion ceruicale inferius inserti. Horum funiculorum quisque Recto anteriore maiore et Scaleni initio tectus, ganglio modo dicto accedit.

184. Ramus profundus ganglii ceruicalis inferioris. Mollis est et crassus caudex, qui ab apice inferiore ganglii ceruicalis inferioris abscedens, atque mox inaequaliter partibus arteriae vertebralis initium, laquei ad modum, amplectitur. Haberi potest veluti truncus nerui sympathici, a ganglio ceruicali inferiori ad ganglion thoracicum primum continuatus. (Confer. Tab. CLXV. Fig. 6. Num. 115.)

185. Rami huius profundi portio minor, quae retro arteriam vertebralem excurrit.

186. Rami profundi (184.) insertio in ganglion thoracicum primum.

187. Rami huius profundi portio maior, quae oblique ab interioribus extrorsum flexa, arteriae vertebralis initium superscandit atque ganglio thoracico primo se immittit (188.)

188. Coniunctio rami (187.) cum dicto ganglio, vbi simul cum minore portione (185. 186.) laqueum arteriae vertebralis perficit.

189. *Ganglion thoracicum primum* s. ceruicale imum Scarpae.

190. Ganglii thoracici secundi initium.

191—193. Funiculi neruei, profunda admodum sede a tribus inferioribus neruis ceruicalibus editi, iidemque in ganglion thoracicum primum sub Scaleno priore confluentes. (Confer. Tab. CLXV. Fig. 4. Num. 101—103.)

194. Ganglii ceruicalis inferioris funiculus nerueus, qui arteria subclauia vix superata, in plures secedit taeniolas.

195. Altera taeniola arteriae thyreoideae inferioris originem circumambiens confluensque mox in ganglion thoracicum primum.

196. Altera taeniola, quae partim ansae ad modum arteriam subclauiam amplectitur, abitque retro ipsam arteriam in ganglion thoracicum primum et secundi summum apicem, partim, editis duobus tribusue filis, arteriam mammariam internam obuoluit ac per aliquot spatium comitatur.

197. Tertia eiusdem ordinis neruea taeniola, prioribus modo indicatis crassior, quae arteriam subclauiam succingit, contenditque sub ea arteria in ganglion thoracicum primum ac simul interdum in ganglion thoracicum secundum.

198. Insignis funiculus nerueus, ab apice inferiore ganglii ceruicalis inferioris editus, qui, inita anastomosi cum neruo cardiaco superficiali, descendit retro arte-

arteriam ſubclauiam ſeque ramo recurrenti nerui vagi (98.) ſociat.

199. 199. 199. *Neruus cardiacus magnus, profundus*, nerui ſympathici.

200. Nerui recurrentis ramus deſcendens, neruo cardiaco profundo (199.) accedens.

201. Neruus cardiacus alter, minor. Hic ex ganglio thoracico primo editus, retro arteriam ſubclauiam oblique a dextris ſiniſtrorſum incedit, atque, transgreſſo trunco communi carotidis et ſubclauiae dextrae, per aortae curuaturam prope cor fertur. *Neruus cardiacus aortae ſuperficialis* ſatis apte nuncupari poſſet.

202. Neruus cardiacus magnus profundus, alte ſub aortae curuatura ad cor properans.

203. Nerui cardiaci profundi ganglion molle, pellucidum, ſ. *cardiacum* Wrisbergii.

204. Ganglii cardiaci ramus, retro arteriam pulmonalem ad poſteriorem cordis regionem et arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris initium tendens. Ex hoc ramo tenuia quaedam fila plexui pulmonali anteriori nerui vagi (137.) admiſcentur.

205. Tenue filamentum, ex ganglio cardiaco editum, quod cum ſtaminibus plexus pulmonalis anterioris nerui vagi coniunctum (139.) reticulum facit, arteriam pulmonalem comprehendentem, retro quam nerueae fibrillae feruntur ad venam cavam ſuperiorem, atrium cordis dextrum et complanatam cordis faciem.

206. Gelatinoſi pellucidi palmites, in quos finditur ganglion cardiacum, et qui ad originem arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris contendunt.

207. Ganglii cardiaci rami duo, ſub curuatura aortae flexi perque ipſius aortae faciem anteriorem, medio loco inter ipſam et arteriae pulmonalis truncum, ad anteriorem ſ. dextram arteriam coronariam properantes. (Confer. Tab. CLXVIII. Fig. 1. Num. 73. et 74.)

208. 209. Nerui cardiaci profundi gangliique cardiaci taeniolae nerueae, truncum aortae amplexantes augentesque plexum (213.) arteriae coronariae dextrae ſ. anterioris.

210. Nerui cardiaci minores profundi ſiniſtri lateris, qui ex ganglio thoracico primo et ſecundo eiusdem lateris profecti, retro curuaturam aortae concurrunt cum neruo cardiaco magno profundo dextri lateris.

211. Neruus cardiacus ſuperficialis ſiniſtri lateris. (Confer. Tab. CLXVIII. Fig. 1. Num. 82.)

212. Anaſtomoſis illa valde inſignis, quae inter vtriusque lateris cardiacorum neruorum truncos, ſub aortae curuatura, paullo ſupra cor conficitur, quam Hallervs *plexum cardiacum magnum* adpellauit.

213. Plexus coronarius dexter ſ. anterior, reticulata videlicet neruulorum compages ex ſtaminibus neruorum cardiacorum vtriusque lateris coagmentata, quae initio arteriae coronariae dextrae ſ. anterioris, inter aortam et arteriae pulmonalis exordium ſedet. (Confer. Tab. CLXVIII. Fig. 1. Num. 78.)

214. Filamenta neruea, a cardiacis neruis ſiniſtri lateris ad plexum coronarium dextrum ſ. anteriorem cordisque faciem anteriorem aduenientia.

215. 215. Inceſſus filamentorum nerueorum plexus coronarii dextri ſ. anterioris, quae arteriam coronariam eiusdem nominis, radicem atrii venarum cauarum legentem, comitantur.

216. 216. Fila quaedam tenuiſſima plexus coronarii dextri ſ. anterioris, arteriolas atrii venarum cauarum proſequentia.

217. 217. Tenues nerui plexus coronarii dextri ſ. anterioris, qui ramos arteriae coronariae eiusdem nominis per anteriorem cordis faciem comitantur.

218. Plexus coronarii ſiniſtri ea filamentorum ſoboles, quae arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris ramum anteriorem circumambit et veſtigia ſequitur. (Confer. Tab. CLXVIII. Fig. 1. Num. 96. 97. 98.)

219. Neruus gloſſopharyngeus.

220. — — pharyngeus ex vago.

221. Nerui gloſſopharyngei filamenta ſuper carotide cerebrali demiſſa.

222. Flexuoſa anaſtomoſis filamentorum nervi gloſſopharyngei et pharyngei cum neruis mollibus ſuperioribus ganglii cervicalis primi. Ea in ſede, qua triplicis huius ordinis nerui concurrunt, carotis cerebralis ab ipſis neruis, quibus obducta eſt, circumcingitur: neque infrequens eſt, neruos molles ſuperiores paullo ante in gangliolum intumeſcere, quam anaſtomoſin modo memoratam inſtituant.

223. Ramus pharyngeus nerui vagi, oblique deorſum et antrorſum ad pharyngem tendens.

224. Anaſtomoſis nerui gloſſopharyngei cum ramo pharyngeo nerui vagi.

225. Nerui gloſſopharyngei diſtributio prope tonſillam et radicem linguae.

226. 226. Neruus laryngeus internus ex vago natus, ac retro carotidem cerebralem obliquo deorſum inceſſu laryngem petens.

227. Huius nerui laryngei interni ramus, qui cum mollibus quibusdam neruis ganglii ceruicalis ſuperioris (166. 167.) concurrens neruum laryngeum externum conficit. (Confer. Tab. CLXV. Num. 296—299.)

228. Nerui laryngei externi palmites, ad Conſtrictores pharyngis et laryngis interiora dati.

229. Nerui laryngei externi ſurculi ad Conſtrictorem inferiorem pharyngis, laryngem et glandulam thyreoideam.

230. Neruus laryngeus internus, qua inter os hyoideum et cornu ſuperius cartilaginis thyreoideae penitiora laryngis ingreditur.

231. Nerui laryngei interni vix laryngem ingreſſi ramus deſcendens, qui maxime inſignem inter ipſum neruum laryngeum internum et recurrentem anaſtomoſin inſtituit.

232. Nerui laryngei interni penicillus filamentorum, glandulae arytaenoideae traditus.

233. Nerui laryngei interni filamenta quaedam, partim cum ſurculis nerui recurrentis (112. 113.) copulata, partim in Arytaenoideum obliquum et transuerſum inſerta.

234. Nerui laryngei interni ſtamina, per glandulam arytaenoideam membranamque internam laryngis diſſeminata.

235. Surculi nerui laryngei interni, glanduloſae ſubſtantiae epiglottidis traditi, quorum alii apicem epiglottidis ambiunt, alii per peculiaria ſpiracula cartilaginem peruadentes, ſtratum glanduloſum in aduerſa cartilaginis facie glottidem ſpectante adeunt.

236. 237. Reliqua ſurculorum nerui laryngei interni ſoboles, in membrana craſſa, glanduloſa, quae in ſummitate laryngis eſt, et viciniis, inſumta.

238. *Nerui hypogloſſi truncus* abſciſſus ac revolutus.

239. Nerui hypogloſſi anaſtomoſis cum arcu communicationis inter neruum ceruicalem primum et ſecundum.

240. *Neruus durus ſ. communicans faciei.*

241. Neruus auricularis ex ramo tertio nerui trigemini, cum neruo duro coniunctus.

242. Nerui duri rami temporales.

243. Eiusdem nerui rami faciales medii et inferiores.

244. Nerui duri ramus ſubcutaneus colli abſciſſus.

245. Nerui duri ramus digaſtricus.

246. Neruus ſtylohyoideus, ex modo dicto ramo digaſtrico (245.) in hoc cadauere natus. Eius ſoboles porro eſt ſurculus (151.) qui in gangliolum neruorum mollium temporalium ſe immittebat.

247. *Nerui acceſſorii* ramus maior externus, abſciſſus.

248. Nerui acceſſorii continuatio.

249. Ganglii ceruicalis ſuperioris radices ſpinales, a coniunctione nerui ceruicalis primi cum ſecundo aduenientes.

250. Radix ſpinalis mollis, pellucida, gangliformis, a neruo ceruicali ſecundo profecta, quae in apicem inferiorem ganglii ceruicalis ſuperioris inſeritur.

251. Ramus tertiae coniugationis neruorum ceruicalium maximus, qui *neruum auricularem posteriorem* gignit.

252. Surculus ad Rectum capitis anteriorem maiorem.

253. Neruus ceruicalis tertius.

254. Ramus coniungens neruum ceruicalem tertium cum quarto.

255. *Nerui phrenici* origo superior.

256. Neruus ceruicalis quartus.

257. Nerui phrenici origo altera.

258. — — — — — tertia eaque inferior.

259. Rami profundi quartae coniugationis neruorum ceruicalium. Horum, qui maxime exteriores sunt, fibris Cucullaris tecti, anastomosin habent cum neruo accessorio: interiores Scalenis posterioribus, Subclauio, Pectorali glandulisque jugularibus ramos praebent, ac demum integumentis circum collum et summum thoracem absumuntur.

260—263. Nerui ceruicales quatuor inferiores.

264. Neruus dorsalis primus.

265. — — ad Supraspinatum se conferens.

266. Nerui musculo-cutanei ramus, Coracobrachiali traditus.

267. 267. Neruus musculo-cutaneus.

268. 269. Rami, qui ex hoc neruo (267. 267.) ad Bicipitem et Brachialem internum abeunt.

270. Surculi plexus brachialis, qui in Pectoralem maiorem et minorem ac Serratum magnum inserebantur.

271. Neruus medianus et neruus radialis.

272. *Nerui phrenici truncus* intra thoracem.

273. *Neruus vagus* sinistri lateris, multa sui parte tectus carotide sinistra.

274. *Neruus phrenicus sinister.*

275. Huius nerui radix inferior, a neruo ceruicali quinto.

276. Plexus brachialis sinistri pars.

277. Neruus occipitalis magnus ex neruo ceruicali secundo.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXVIII.

Fig. 1. *Cardiaci nerui ſiniſtri lateris.*

Scarpa *Tabb. nevrol.* Tabul. IV. (⅔)

1. Cordis ex ſiniſtro in dextrum latus valide tracti et reuoluti margo conuexus.

2. Planae faciei cordis pars.

3. Adpendix atrii cordis ſiniſtri ſ. auricula cordis ſiniſtra, de induſtria eleuata ac ſuspenſa, vt arteriae coronariae poſterioris ramus praecipuus poſterior neruique eum comitantes, quos adpendix illa tegebat, in conſpectum venirent.

4. Sinus venarum pulmonalium.

5. Arteriae pulmonalis truncus, eum in finem in ſe ipſum plicatus et reuolutus, vt inſignes nerui cardiaci ſiniſtri lateris, qui parieti poſteriori huius arteriae inhaerentes incedunt, commode perſpicerentur.

6. Rami dextri arteriae pulmonalis initium.

7. Arteriae pulmonalis ramus ſiniſter.

8. Ductus arterioſus Botalli, ſ. potius ligamentum, quod locum eius occupat.

9. 9. Aorta.

10. Truncus communis carotidis et ſubclauiae dextrae.

11. Carotis ſiniſtra.

12. Subclauia ſiniſtra.

13. Aorta deſcendens thoracica.

14. Oeſophagus.

15. Arteria thyreoidea inferior.

16. Rami eius ad glandulam thyreoideam ſe conferentes.

17. Arteria thyreoidea ſuperior.

18. Rami eius, qui in glandulam thyreoideam ſe immergunt.

19. Arteria vertebralis.

20. — — ceruicalis adſcendens, ex thyreoidea inferiori nata.

21. Ar-

21. Arteria transuersa ceruicis.
22. — — mammaria interna.
23. — — axillaris dextra.
24. — — profunda scapulae.
25. Pulmo dexter.
26. — — sinister.
27. Arteria coronaria sinistra s. posterior.
28. Eius ramus anterior.
29. 29. Trunci praecipui venarum pulmonalium sinistri lateris.
30. 30. Venae pulmonales profundae.
31. 31. 31. 31. Venae pulmonales superficiales.
32. Glandulae thyreoideae pars sinistra.
33. Trachea.
34. Pharyngis pars.
35. Sternothyreoidei sinistri portio.
36. Sternohyoidei sinistri portio.
37. Omohyoideus sinister, resectus.
38. Recti capitis anterioris maioris initium.
39. Scalenus prior sinistri lateris.
40. Scaleni posterioris pars.
41. Clauicula sinistra, resecta.
42. *Neruus sympathicus* sinister.
43. 44. Nerui ceruicalis tertii surculi, neruo sympathico accedentes.
45. Nerui sympathici truncus, qua arteriam thyreoideam inferiorem superscandit.
46. *Ganglion ceruicale inferius* s. *thyreoideum.*
47. Neruus ceruicalis quartus.
48. Nerui ab eodem in ganglion ceruicale inferius immissi.
49. Ramuli a neruo ceruicali quarto et quinto, profunda sede et quidem retro arteriam thyreoideam inferiorem in ganglion ceruicale inferius confluentes.
50. 51. Duo crassi funiculi neruei, a laterali interna et inferiore ganglii ceruicalis inferioris regione manantes, qui, amplexata ansae ad modum arteria vertebrali, ganglion thoracicum primum ingrediuntur.
52. *Ganglion thoracicum primum.*
53. Nerui crassiusculi palmites, a neruo ceruicali quarto et quinto ac sexto, profunda sede ganglio thoracico primo traditi.
54. Fila neruea a neruo ceruicali octauo et dorsali primo in ganglion thoracicum primum inserta.
55. Tenues nerueae fibrillae ganglii ceruicalis superioris, quae nerui cardiaci superficialis sinistri initia constituunt.
56. 57. 58. Nerui cardiaci superficialis sinistri origines, additionesque aliae a trunco nerui sympathici infra ganglion ceruicale superius aduenientes.
59. Nerui cardiaci superficialis sinistri truncus.
60. Anastomosis inter origines nerui cardiaci superficialis a ganglio ceruicali superiore editas, atque eas, quae a trunco neruí sympathici ad eumdem neruum cardiacum superficialem augendum accedunt.
61. Anastomosis in hoc subiecto inter neruum cardiacum superficialem et truncum nerui vagi.
62. Nerui cardiaci superficialis filamentum, quod superato aortae arcu jungitur partim ramo cardiaco nerui vagi (Num. 113. 114.), partim ramo alteri cardiaco profundo nerui sympathici.
63. Neruus cardiacus superficialis reliquus, alte retro aortam ad plexum cardiacum magnum profundum labens.
64. Palmites neruei pulposi molles, ex ganglio ceruicali inferiori prodeuntes, quorum alii trunco arteriae thyreoideae inferioris innixi, alii arteria vertebrali sustentati, versus arteriam subclauiam sinistram se demittunt.
65. Insignis ansa ex propaginibus nerueis ganglii ceruicalis inferioris ad ganglion thoracicum primum et secundum se recipien-

cipientibus facta, qua ſubclauia arteria comprehenditur.

66. Arteriae ſubclauiae laqueus alter a conſpicuo neruo ganglii thoracici primi cum cardiaco neruo altero ſiniſtro (67.) confluente factus.

67. *Neruus cardiacus profundus* alter *minor* nerui ſympathici ſiniſtri, pluribus palmitibus ex ganglio ceruicali inferiori et thoracico primo concretus.

68. Socius alter cardiacus profundus minor, ganglii ceruicalis inferioris ſoboles.

69. Cardiaci profundi minoris tumiditas gangliformis.

70. Sedes, qua cardiacus profundus minor filamenta ſua ac ſociorum neruorum in facie poſteriore aortae contrahit, et in plexum magnum cardiacum profundum immittit. His accedit filamentum 71.

71. Ganglii thoracici primi tenue filamentum, quod per multum tractum arteria ſubclauia tectum mox aortae curuaturam ſcandit.

72. *Plexus cardiacus magnus profundus* (Tab. CLXVII. Num. 203. 212.). Ex hoc concurſu fit cardiacorum neruorum vtriusque lateris, ratione haud diſſimili, qua ſplanchnici nerui ſtatim ſub diaphragmate in plexum conueniunt.

73. *Ganglion cardiacum.* (Tab. CLXVII. Num. 203. et 206.)

74. Reticulata neruorum compages, ex filamentis magni plexus cardiaci profundi facta, quae inter aortam et pulmonalem arteriam procurrens, accedentibus distinctis quibusdam palmitibus a ganglio cardiaco, tendit ad arteriam coronariam dextram cordisque faciem anteriorem.

75. Nerui cardiaci minoris dextri lateris ſ. cardiaci ſuperficialis aortae (Tab. CLXVII. Num. 201.) copulatio cum reticulo nerueo plexus cardiaci magni profundi (74.)

76. 77. Filamenta nerui cardiaci profundi dextri lateris (Tab. CLXVII. Num. 209.), ad reticulum nerueum plexus cardiaci magni profundi, inter aortam et arteriam pulmonalem collocatum (74.), accedentia.

78. Origo praecipua plexus coronarii anterioris. (Tab. CLXVII. Num. 213. et 215.)

79. Craſſiuſculus neruus e magno plexu cardiaco profundo ſiniſtrorſum prodiens, atque mox ab origine ſua in oliuare gangliolum intumeſcens, ex quo gangliolo deinceps plura filamenta nerueа emanant ductui arterioſo Botalli (8.) ſuperſtrata, quae porro filamenta nervea iis partim accedunt, quae plexum coronarium anteriorem componunt, partim illis ſe adſociant, quae ad coronariam arteriam ſiniſtram ſ. poſteriorem contendunt.

80. Nerui 79. ramus ad plexum coronarium anteriorem tendens.

81. Faſciculus neruorum e magno plexu cardiaco profundo ſiniſtrorſum emanans, et retro ductum arterioſum Botalli (8.) flexus, ac ſuper arteriae pulmonalis ramo ſiniſtro incedens, qui conſtituit radices praecipuas magni nerui cardiaci profundi ſiniſtri lateris.

82. Nerui cardiaci ſuperficialis ſiniſtri (63.) profunda inſertio retro ductum arterioſum (8.) in neruum cardiacum profundum ſiniſtri lateris.

83. Multiplex et plexuoſa origo nerui cardiaci magni profundi ſiniſtri lateris 81. 82. iam indicata.

84. *Truncus nerui cardiaci profundi magni* ſiniſtri lateris. Mollis, pellucidus, gangliformis neruus eſt, quem habitum conſtanter et in ſuis diramationibus ſeruat.

85. Nouae filamentorum additiones, quas neruus modo dictus (84.) recipit a plexu cardiaco per intermedium gangliolum 79.

86—89.

86–89. Nerui cardiaci magni profundi ſiniſtri lateris in ramos juxta poſteriorem parietem arteriae pulmonalis partitio, qui porro rami cum gelatinoſis palmitibus ganglii cardiaci (Tab. CLXVII. Num. 206.) copulati plexum coronarium poſteriorem conficiunt.

90. 91. Nerui cardiaci magni profundi ſiniſtri lateris tenuia quaedam ſtamina per anteriorem parietem arteriae pulmonalis reptantia, et in plexum coronarium anteriorem (Tab. CLXVII. Num. 214.) confluentia.

92. 93. Nerui cardiaci magni profundi ſiniſtri lateris rami, qui retro arteriam pulmonalem, factis pluribus ſinuoſitatibus, ad plexum coronarium poſteriorem contendunt.

94. Tenuiſſima quaedam ſtamina nerui cardiaci magni profundi ſiniſtri lateris, quae ſiniſtrum pulmonem cum arteria eiusdem nominis adeunt.

95. *Plexus coronarius poſterior*, ſ. nerui cardiaci profundi vtriusque lateris copulati palmites, molles, pellucidi, initio arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſteriori inſiſtentes, qui porro mox iterum atque iterum diuiſi arteriam coronariam ſiniſtram, qua late fertur per anteriorem et poſteriorem cordis regionem, comitantur.

96. Plexus coronarii poſterioris rami, comitantes arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris ramum anteriorem (Tab. CLXVII. Num. 218.)

97. 97. Plexus coronarii poſterioris filamenta, quae longius ſub arteria pulmonali verſus baſin cordis incedentia, transgreſſo trunco arteriae coronariae ſiniſtri ſ. poſterioris, ramo eiusdem arteriae anteriori (28.) ſocia ſe addunt.

98. Origo funiculi illius neruei, quem Tab. CLXVII. Num. 218. exhibet.

99. 100. Filamenta neruea, quae ramum arterioſum marginis conuexi cordis ſequuntur.

101. 102. Plexus coronarii poſterioris neruvi, qui veſtigia premunt rami poſterioris arteriae coronariae ſiniſtrae, ad planam cordis faciem tendentis.

103. 104. Tenuiſſima neruea fila arteriae coronariae ſiniſtrae, ramis verſus planam cordis faciem reflexis ſociata.

105. 106. Filamenta neruea praelonga, plures arteriae coronariae ſiniſtrae ramos comitantia.

107. Neruulus ramo 106. accedens.

108. Bina neruea ſtamina ad anteriorem cordis faciem reflexa, vbi arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris ramo anteriori ſe adiungunt.

109. Fila neruea plexus coronarii poſterioris, arteriolas ſinus venarum pulmonalium eiusque adpendicis ſ. auriculae perſequentia.

110. 111. Tenuiſſima neruea ſtamina, quae a magno et profundo plexu cardiaco emiſſa retro arteriam pulmonalem et ſupra ſinum venarum pulmonalium, longo itinere, ad planam cordis faciem deſcendunt, vbi cum filis nerueis plexus coronarii poſterioris copulantur.

112. *Neruus vagus ſiniſtri lateris.*

113. Huius nerui *ramus cardiacus ſuperficialis.*

114. Anaſtomoſis nerui cardiaci ſuperficialis ex vago (113.) cum cardiacis profundis minoribus nerui ſympathici magni.

115. Nerui vagi *ramus cardiacus alter*, ſimul cum cardiaco profundo minore nerui ſympathici in magnum plexum cardiacum infertus.

116. Eiusdem rami (115.) ſoboles, retro arteriam pulmonalem ad magnum plexum cardiacum flexa, ipſiusque propagines, comitantes arterias adpendicis vtriusque atrii cordis.

117. *Neruus recurrens ſiniſtri lateris.*

118. Nerui recurrentis funiculi duo, qui deorſum mox ſurſum flexi in magnum plexum cardiacum ſe immittebant.

119. 120. Nerui recurrentis distributio per ſiniſtrum latus tracheae et glandulae thyreoideae.

121. Funiculus nerueus ex filamentis nerui vagi et recurrentis coaleſcens, qui mox in plures minores ramos partitus, arteriae pulmonalis ſiniſtrae et bronchorum eiusdem lateris diuiſiones ſequitur.

122. Neruus ex vago, qui, fere conſtanter in ea ſede, retro arteriam pulmonalem ſiniſtri lateris ad filamenta comitantia arterias adpendicis vtriusque atrii cordis accedit.

123. 124. Eiusdem ordinis tenuiſſima neruea ſtamina per ſuperficiem anteriorem pulmonis ſiniſtri distributa.

125. Nerui vagi palmites interiora ſiniſtri pulmonis et bronchi inprimis partitiones adeuntes.

126. Nerui 121. ramus, inter duos praecipuos truncos venarum pulmonalium ſiniſtri lateris ad ſuperficiem anteriorem pulmonis emergens.

127. Nerui vagi truncus, retro bronchum ſiniſtrum ad oeſophagum flexus.

128. 129. Plexus brachialis.

130. *Neruus phrenicus ſiniſter.*

131. *Neruus phrenicus dexter.*

132. 133. Fila neruea tenuiſſima, quae comitantur arteriam transuerſam ceruicis et arteriam mammariam internam.

Fig. 2. *Nerui vagi plexus pulmonalis poſterior et nerui planae faciei cordis.*

Scarpa *Tabb. neurolog.* Tab. V. (⅔)

1. Pulmonis ſiniſtri gibba poſterior facies, reſerato thorace in dorſo ablataque columna vertebrarum dorſali.

2. Pulmonis dextri conuexa facies poſterior.

3. Pulmonis dextri discerpta atque reuoluta ſubſtantia, vt bronchorum primae diuiſiones neruorumque plexus pulmonalis poſterioris praecipui funiculi mutuaque eorum cum bronchis ſocietas in conſpectum venirent.

4. Tracheae poſtica facies, pluribus mucoſis folliculis glandulisque obſita.

5. Bronchus ſiniſter.

6. — — dexter.

7.—11. Bronchi dextri in ramos diuiſio.

12. Cordis plana facies.

13. Venae coronariae magnae truncus.

14. Vena caua inferior, abſciſſa.

15. Foraminis oualis membranula tecti veſtigia.

16. Valuula Evstachii.

17. Carneae columnae ad ingreſſum ventriculi cordis anterioris ſ. pulmonalis.

18. Atrium venarum pulmonalium.

19. 20. Bini praecipui trunci venarum pulmonalium dextri lateris.

21. Arteria pulmonalis.

22. Aorta thoracica.

23. Arteria ſubclauia ſiniſtra.

24. Truncus communis carotidis et ſubclauiae dextrae.

25. 25. Oeſophagus.

26. Vertebra dorſi prima.

27. Arteria oeſophagea ſuperior.

28. Ar-

28. Arteria bronchialis dextra, cum ſuis ramis, juxta et ſupra ramos bronchi eiusdem lateris ludentibus.

29. 29. Arteria coronaria dextra ſ. anterior cum ſuis ramulis.

30. Arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris ramus ad planam cordis faciem labens.

31. Vena cordis minor.

32. 33. Venae coronariae rami.

34. Arteriola atrii cordis ſiniſtri ſ. venarum pulmonalium.

35. *Neruus vagus dextri lateris.*

36. Neruus recurrens dexter.

37. Palmites neruorum ex recurrente et vago, quorum alii, qui juxta tracheam adſcendunt, *adſcendentes*, reliqui *deſcendentes* adpellantur.

38. Nerui vagi *plexus oeſophageus minor, poſterior.*

39. Filamenta nerui vagi, oeſophago peculiariter tradita.

40—42. Nerui vagi filamenta alia, partim in carneo-glanduloſam tracheae ſubſtantiam inſerta, partim oeſophagum ambientia.

43. 43. Rami ex recurrente et vago, plexum pulmonalem anteriorem (Tab. CLXVII. Num. 121—123.) conficientes.

44. Nerui vagi faſciculus neruorum in dextri bronchi initium inſertus.

45. Inſignis funiculus nerueus plexus pulmonalis poſterioris nerui vagi, bronchi dextri comes.

46—50. Multiplex huius neruei funiculi inſertio in primam bronchi diramationem.

51—53. Eiusdem neruei funiculi ramus valde craſſus, ſecundam et tertiam bronchi partitionem ſequens, et ſupra ac retro aëreos pulmonis tubulos incedens, in eosque inſertus.

54—56. Alii nerui minores plexus pulmonalis poſterioris nerui vagi, bronchi dextri trunco proſpicientes.

57. Eorundem mutua copulatio atque ſingulorum in aëreos pulmonis canales inſertio.

58. Conſpicuus alter funiculus nerueus plexus pulmonalis poſterioris nerui vagi, bronchi dextri ramos ſequens.

59—61. Eiusdem neruei funiculi (58.) palmites, ſecundam bronchi dextri diuiſionem adeuntes in eamque inſerti.

62—66. Funiculi neruei (58.) in ramos aſſiduo minores diuiſio, bronchi dextri diramationibus, in ea pulmonis regione conſpiciendis, ad amuſſim reſpondens.

67. Nerui 58. funiculus alter, valde inſignis, pone et retro bronchum (11.) incedens. Idem funiculus porro in ramos minores ſolutus ad eundem modum, ac neruus 62. aereos pulmonis tubulos ſaepe in itinere compenetrat inque ipſis bronchiis ſubtiliſſimus distribuitur.

Hi omnes nerui, ſimul ſumti, bronchosque proſequentes, conficiunt id, quod nervi vagi *plexus pulmonalis poſterior* vocatur.

68—70. Neruus vagus dextri lateris, qua retro bronchum plurifariam partitus oeſophagum comprehendere incipit.

71—73. Nerui vagi *magnus plexus oeſophageus*, ex funiculis nerui vagi vtriusque lateris coagmentatus.

74. 75. Filamenta quaedam neruea in ipſam oeſophagi ſubſtantiam inſerta.

76. Neruorum cardiacorum, qui arteriam coronariam dextram ſ. anteriorem comitantur, filamenta duo, ad planam cordis faciem properantia.

77. Eorundem neruorum anaſtomoſis cum tenuiſſimis quibusdam filis ex magno plexu cardiaco, inter venam cauam inferiorem et atrium venarum pulmonalium deſcendentibus.

78—82. Horum neruulorum ſocietas cum ramis arteriae coronariae dextrae ſ. anterioris per planam cordis faciem diſtributis.

83. Neruuli ex numero eorum, qui arteriae coronariae ſiniſtrae ſ. poſterioris ramos ad planam cordis faciem flexos proſequuntur. (Tab. CLXVIII. Fig. 1. Num. 104.)

EXPLICATIO

TABVLAE CLXIX.

Fig. 1. *Neruus sympathicus magnus, a sexta costa vsque ad vertebram spuriam tertiam ossis sacri, in dextro latere. Ossa ilium ischii et pubis remota sunt.*

Walter *Tabul. neruor. thorac. et abdom.* Tab. I. Fig. 1. (⅔)

1—7. Costa sexta, septima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.

8—14. Vertebra dorsi sexta, septima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.

15—19. Vertebra lumborum prima, secunda, tertia, quarta, quinta.

20—24. Vertebra spuria ossis sacri prima, secunda, tertia, quarta, quinta.

25. Vertebra spuria prima ossis coccygis.

26. Vertebrae spuriae ossis sacri primae et secundae pars lateralis, vsque fere ad foramina, e quibus neruus sacralis primus et secundus exeunt, serra resecta.

27. Cartilago ossis pubis sinistri lateris.

28. Pulmonis dextri lobus inferior.

29. 29. Portio pleurae relicta, mediastinum posterius efformans.

30. 30. Ductus thoracicus e situ naturali paullo diductus.

31. 31. Pericardium cor continens.

32. Vena caua inferior, cauum thoracis per foramen diaphragmatis quadrilaterum ingrediens.

33. 33. Diaphragma a costis solutum.

34. Crus primum seu internum diaphragmatis.

35. Crus secundum.

36. Crus tertium.

37. Ren dexter e situ naturali ita remotus, vt sursum et versus latus sinistrum tractus sit.

38. 38. 38. Vreter.

39. 39. Vesica vrinaria.

40. Portio inferior coli sinistri, quae flexuram eius iliacam terminat.

41. 41. Intestinum rectum.

42. 42. Leuator ani.

43. 43. Ligamentum spinoso-sacrum.

44. Vterus, sursum atque sinistrorsum tractus.

45. 45. 45. Vagina.

46. 46. Ligamentum vteri rotundum.

47. 47. Tuba Fallopiana.

48. Fimbria.

49. Ouarium.

50. Corpus cauernosum clitoridis cum Leuatore ipsi adhaerente.

51. 51. 51. Cutis natium et perinaei.

52. 52. Cutis faciem internam femoris et ipsa pudenda tegens.

53. Cutis montis Veneris.

54. Labia pudendorum externa.

55. Vena caua inferior, extra ſitum naturalem ducta, ſcilicet ſurſum et ſiniſtrorſum.

56. Vena iliaca dextra, abſciſſa.

57. — — ſiniſtra.

58. Truncus communis venae renalis et ſpermaticae dextrae.

59. Vena renalis dextra.

60. — ſpermatica dextra.

61. 61. Aorta.

62. 62. 62. Arteriae intercoſtales tres.

Reliquae facile intelliguntur.

63. 64. Arteria lumbalis prima et ſecunda.

Reliquae numeris notatae non ſunt.

65. 65. Arteria renalis.

66. Arteria ſpermatica interna ſuperior.

67. 67. — — — — inferior

68. Arteria iliaca dextra.

69. — cruralis dextra, abſciſſa.

70. Arteria hypogaſtrica.

71. Truncus communis arteriae iſchiadicae et pudendae.

72. Truncus communis arteriae ilio-lumbalis et glutaeae.

73. Neruus phrenicus.

74. 74. Rami huius nerui ad conuexam diaphragmatis ſuperficiem transeuntes.

75. Ramus nerui phrenici anaſtomoticus, cum vno aut pluribus ramulis phrenicis a gangliis coeliacis nerui ſympathici venientibus. Penetrat per foraminulum diaphragmatis ad latus dextrum foraminis venae cauae inferioris.

76. Neruus dorſalis ſextus, nempe ramus hujus nerui anterior: hoc de illo et omnibus ſequentibus dorſalibus, lumbalibus et ſacralibus notandum eſt, nempe, quod ſemper ramus anterior tantummodo in conſpectum veniat.

77. Neruus dorſalis ſeptimus.

78. — — octauus.

79. — — nonus.

80. — — decimus.

81. — — vndecimus.

82. — — duodecimus.

83. Neruus lumbalis primus.

84. — — — ſecundus.

85. Neruus lumbalis tertius.

86. — — — quartus.

87. — — — quintus.

88. Neruus ſacralis primus.

89. — — ſecundus.

90. — — tertius.

91. — — quartus.

92. — — quintus.

93. Nerui ſympathici truncus abſciſſus.

94. Ganglion thoracicum ſextum nerui ſympathici.

95. Radix ſimplex huius ganglii, ex ramo anteriori nerui dorſalis ſecti orta.

96. Anaſtomoſis nerui dorſalis ſexti cum quinto.

97. Ganglion thoracicum ſeptimum.

98. Radices duae in vnam ante confluentes, quam ganglion ſeptimum componunt.

99. Nerui ſympathici truncus, anaſtomoſin efficiens inter ganglion thoracicum ſextum et ſeptimum.

100. Ganglion thoracicum octauum.

101. Radix huius ganglii ex neruo dorſali octauo, e tribus minoribus radicibus compoſita.

102. Neruus ſympathicus, anaſtomoſin faciens inter ganglion ſeptimum et octauum.

103. Ganglion thoracicum nonum.

104. Duae radices ex neruo dorſali nono.

105. Truncus nerui ſympathici, anaſtomoſin inter ganglia 100. et 103. efficiens.

106. Ganglion thoracicum decimum.

107. Simplex radix ex neruo dorſali decimo.

108. Neruus ſympathicus, anaſtomoſin efficiens inter ganglion 103. et 106.

109. Ganglion thoracicum vndecimum.

110. Simplex radix huic ganglio ex neruo dorſali vndecimo accedens.

111. Neruus ſympathicus anaſtomoſin efficiens inter ganglion 106. et 109.

112. Surculus ganglii thoracici decimi in muſculos intercoſtales implantatus.

113. Ramus quo neruus 80, qui bifidus eſt, cum neruo 81. copulatur.

114. Ramus muſcularis ad Intercoſtales.

115. Ganglion lumbale primum.

116. Neruus ſympathicus, anaſtomoſin efficiens inter ganglia 109. et 115.

117. Prima radix, ex neruo dorſali duodecimo ad ganglion lumbale primum accedens.
118. Secunda radix ad idem ganglion procedens.
119. Tertia radix deſcendens ad neruum ſympathicum, anaſtomoſin efficientem inter ganglion lumbale primum et ſecundum.
120. Radix ex neruo lumbali primo ad ganglion lumbale primum abiens, in ſua origine ſimplex, dein bifida.
121. Interior ſurculus huius radicis, partim ad ganglion lumbale primum ſe conferens, partim ad ligamenta vertebrarum decurrens.
122. Surculus exterior in neruum ſympathicum ſe immergens.
123. Surculus ad ligamenta vertebrarum.
124. Neruus ſympathicus anaſtomoſin faciens inter ganglion lumbale primum et ſecundum.
125. Ramulus anaſtomoticus inter neruum 81. et 82.
126. 127. Surculi in muſculum transuerſum abdominis ſeſe immergentes.
128. Anaſtomoſis inter neruum ſympathicum et dorſalem duodecimum.
129. Surculus muſcularis nerui dorſalis duodecimi, muſculo transuerſo abdominis ſeſe inſerens.
130. Ramus poſterior nerui dorſalis duodecimi, ad muſculos dorſales abiens.
131. Anaſtomoſis inter neruum dorſalem duodecimum et lumbalem primum.
132. Ganglion lumbale ſecundum.
133. Prima radix, quam neruus lumbalis primus ad hoc ganglion mittit.
134. Secunda radix.
135. Radix ex neruo anaſtomotico inter neruum lumbalem primum et ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi (152), quae in ſua origine duplex, dein vero ſimplex deſcendit ad neruum ſympathicum.
136. 136. Rami muſculares, qui ad muſculos abdominales decurrunt.
137. Ramulus cutaneus, qui in ſuprema atque media cute glandulas inguinales in anteriori ſuperficie femoris tegente terminatur.
138. 138. Neruus ſpermaticus externus, in duos ramos diuiſus.
139. Ramus interior, bifidus.
140. Diuiſio huius rami in duos ramulos.
141. 141. Surculi, qui cum ligamento rotundo vteri, vel potius cum arteria ſpermatica externa, quae huic ligamento ineſt, verſus vterum procedunt.
142. 142. Ramus externus nerui ſpermatici externi, qui cutaneus eſt et cum ligamento vteri rotundo per annulum abdominalem decurrit.
143. Surculi huius rami in cute montis Veneris deſinentes.
144. Anaſtomoſis nerui lumbalis primi cum ganglio ſingulari nerui lumbalis ſecundi.
145. Surculus ad ligamenta vertebrarum decurrens.
146. Ganglion lumbale tertium.
147. Neruus ſympathicus, anaſtomoſin efficiens inter ganglion lumbale ſecundum et tertium.
148. Radix, quam neruus lumbalis ſecundus ad ganglion 146. mittit.
149. Radix anaſtomotica inter ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi ac neruum ſympathicum.
150. 150. Radix anaſtomotica inter ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi et ganglion lumbale ſecundum.
151. Surculus huius radicis anaſtomoticae, ad arteriam lumbalem ſecundam decurrens.
152. Ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi.
153. 153. 153. Ramuli muſculares ad Quadratum lumborum, Pſoam maiorem, minorem et ad muſculos abdominales decurrentes.
154. Ramus poſterior nerui lumbalis ſecundi, ad muſculos dorſales proficiſcens.
155. Anaſtomoſis inter neruum lumbalem ſecundum et tertium.
156. Radix ſuperior, ab ipſo neruo lumbali ſecundo (84.) proueniens.
157. Radix inferior a ganglio 152. Hisce radicibus (156. 157.) componitur anaſtomoſis 155.
158. Ramuli muſculares ad Pſoam maiorem migrantes.

159. Ganglion lumbale quartum.

160. Neruus ſympathicus, anaſtomoſin efficiens inter neruum lumbalem tertium et quartum.

161. Duae radices confluentes in ramulum 162.

162. Ramulus, coniungens neruum ſympathicum (160.) cum neruo lumbali tertio (85.)

163. Radix anaſtomotica nerui lumbalis tertii cum neruo ſympathico.

164. Surculus ad ligamenta vertebrarum properans.

165. Duae radices anaſtomoticae nerui lumbalis quarti (86.)

166. Gangliolum, in quod confluunt.

167. 167. Duae radices, ex illo gangliolo (166.) prodeuntes et in ganglion 159. immerſae.

168. 168. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion lumbale quartum et quintum.

169. Prima radix anaſtomotica nerui lumbalis quarti (86.) cum neruo ſympathico (163.).

170. Secunda radix anaſtomotica.

171. Neruus cruralis.

172. Origo ſeu radix prima nerui cruralis ab anaſtomoſi inter neruum lumbalem ſecundum et tertium.

173. Secunda origo ſeu craſſa radix nerui cruralis, ab anteriori ramo nerui cruralis tertii.

174. Ramus poſterior nerui lumbalis tertii (85.).

175. Origo ſeu radix tertia a neruo lumbali quarto (86.).

176. Ramus poſterior nerui lumbalis quarti.

177. Anaſtomoſis inter ſecundam et tertiam radicem nerui cruralis.

178 179. Surculi cutanei nerui cruralis.

180. Neruus obturatorius.

181. Origo ſeu radix prima nerui obturatorii, a neruo anaſtomotico 155.

182. 183. Origo ſeu radix ſecunda nerui obturatorii, a neruo lumbali tertio enata tribusque radiculis compoſita.

184. Tertia radix a neruo lumbali quarto.

185. Ganglion lumbale quintum.

186. Radix communicans nerui lumbalis quinti cum neruo ſympathico (168.).

187. Radix nerui lumbalis quinti ad ganglion lumbale quintum (185.) properans.

188. Quatuor nerui anaſtomotici ex ganglio lumbali quinto orti, qui confluunt in neruum 189.

189. Neruus communicans cum neruo ſacrali primo (88.). Hic fungitur in latere dextro munere nerui ſympathici.

190. Ganglion ſacrale ſecundum.

191. Neruus ſympathicus anaſtomoſin faciens inter ganglion ſacrale primum et ſecundum.

192. Radix ſecunda craſſa nerui ſacralis primi, communicans cum neruo ſympathico (191.) Radix communicans prima (189.) conſideranda eſt tanquam ganglion ſacrale primum. Figura ſecunda huius tabulae monſtrat in ſiniſtro latere figuram atque conſuetum habitum ganglii ſacralis primi.

193. Anaſtomoſis inter primam et ſecundam radicem nerui ſacralis primi.

194. Tres radices ex neruo ſacrali ſecundo (89.) natae atque ad ganglion ſacrale ſecundum abeuntes.

195. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion ſacrale ſecundum (190.) et ganglion ſacrale tertium, quod in hac prima figura pingi non potuit, in ſecunda vero expreſſum eſt. (Conf. Fig. 2.) Finditur hic neruus anaſtomoticus in duos ramos (196.)

196. Duo rami, in quos neruus 195. diuiſus eſt.

197. Radix nerui ſacralis ſecundi, communicans cum neruo 195. quae fere figuram ganglii refert.

198. Radix prima nerui ſacralis tertii, communicans cum ramo 196.

199. Radix ſecunda nerui ſacralis tertii bifurcata, etiam communicans cum neruo 196.

200. Surculus ganglii thoracici ſexti (94.).

201. Ramulus ſubtiliſſimus huius ſurculi, ad ligamenta vertebrarum decurrens.

202. Ramuli ſurculi eiusdem (200.) in membrana muſculari aortae conſumti.

203. 203. 203. Nerui ſplanchnici truncus.

204. Ra-

204. Radices nerui ſplanchnici, ex ganglio thoracico ſexto. (94.)

205. Surculus, quem neruus ſplanchnicus ſpargit ad membranas aortae.

206. 207. Radices nerui ſplanchnici, quarum altera 206. a trunco nerui ſympathici, altera 207. a ganglio 97. oritur.

208. Harum radicum coniunctio, ex qua denuo duae radices oriuntur.

209. Altera radix, quae neruo ſplanchnico inſeritur.

210. Altera radix, quae inſeritur in tertiam radicem nerui ſplanchnici.

211. Tertia radix nerui ſplanchnici, ex duobus filamentis enata, quae cum radice 210. confluit.

212. Duo ſurculi ex hoc confluxu enati, in neruum ſplanchnicum deſinentes.

213. Diuiſio nerui ſplanchnici in quatuor ramos, quorum quilibet radix plexus ſemilunaris euadit. Confer. Tab. CLXX.

214. Surculus ganglii 103. filamenta ſua ad arteriam intercoſtalem et ligamenta vertebrarum mittens.

215. Surculi aortici ganglii 103.

216. Surculi aortici ganglii 106. qui cum ſurculis 215. per anaſtomoſes vniuntur.

217. Neruulus ex omnibus hisce ſurculis compoſitus.

218. 218. 218. Surculi ex neruulo 217. ad membranas aortae miſſi.

219. Prima radix nerui ſplanchnici ſecundarii ſeu acceſſorii, a ganglio 103. proueniens.

220. Secunda radix nerui ſplanchnici, a ganglio 106. enata.

221. Neruus ſplanchnicus acceſſorius, qui per hiatum inter crura diaphragmatis ſecundum 35. et tertium (36.) paullo inferius et exterius, quam ſplanchnicus maior, ad cauum abdominis migrat, ſtatimque in duos ramos diuiditur.

222. Ramus ſuperior, coniunctus cum ramo nerui ſplanchnici maioris (213.)

223. Ramus inferior, qui non ſolum ad plexum ſemilunarem migrat, ſed etiam communicat cum ſurculo, a ganglio renali ſecundo (248.) proueniente. Conf. Tab. CLXX.

224. Surculus aorticus ſuperior, ex ganglio 106. enatus.

225. 225. Surculus aorticus inferior, ex eodem ganglio ortus.

226. Surculi ſuperioris ramulus ad aortam.

227. Coniunctio ſurculi ſuperioris cum inferiori.

228. 228. Filamenta ex hoc ſurculo, ad aortam abeuntia.

229. Ramulus, qui cum neruulo 217. coniungitur.

230. Radix ſuperior nerui poſterioris ſuperioris renalis, ex ganglio 106 proueniens.

231. Radix inferior nerui poſterioris ſuperioris renalis.

232. Ramus, quem neruus ſympathicus (116.) ad membranam muſcularem aortae mittt.

233. Anaſtomoſis cum radice inferiori nerui renalis poſterioris ſuperioris.

234. Anaſtomoſes cum ſurculo 227.

235. 235. Truncus nerui poſterioris ſuperioris renalis ex radicibus 230. 231. conflatus.

236. Anaſtomoſis nerui renalis poſterioris ſuperioris cum neruo 255. Conf. Tab. CLXX.

237. Anaſtomoſis nerui 235. cum neruo renali poſteriori inferiori a neruo ſympathico 116. veniente.

238. 238. Neruus renalis poſterior inferior, ex neruo ſympathico 116. natus.

239. Nerui renalis poſterioris inferioris ramus anaſtomoticus cum neruo 235.

240. Nerui renalis poſterioris inferioris anaſtomoſis cum ganglio renali primo (247.).

241. Coniunctio nerui renalis poſterioris ſuperioris et nerui renalis poſterioris inferioris in truncum communem.

242. Coiunctio huius trunci (241.) cum ſecundo ganglio renali.

243. Surculi inde enati ad arteriam renalem.

244. Diuiſio trunci communis 241. in tres ramos (245. 246.).

245. Duo rami ex hac diuiſione enati, anaſtomotici cum ſurculis ex ganglio renali venientibus.

246. Tertius ramus, qui in membrana muſculari arteriae renalis terminatur.

247. Ganglion renale dextrum primum.

248. Ganglion renale ſecundum.

249. Ganglion renale tertium.

250. Ganglion renale quartum.

251. Anaſtomoſis inter ganglion renale primum et ſecundum.

252. Anaſtomoſis inter ganglion renale primum et tertium.

253. Anaſtomoſis inter ganglion renale primum et quartum.

254. Anaſtomoſis inter ganglion renale ſecundum et quartum.

255. Anaſtomoſis ganglii renalis tertii cum quarto et cum neruo 236.

256. Anaſtomoticus ramus inter ganglion renale dextrum ſecundum et ganglion coeliacum primum.

257. Neruus longus atque ſatis craſſus renalis anterior.

258 Ramus ex illo ortus, bifidus, cuius alter ſurculus in facie poſtica arteriae renalis conſumitur, alter ſurculus, isque maior, jungitur neruo 244.

259. Neruus ſpermaticus internus ſuperior, ex neruo renali anteriori ortus.

260. 260. Primus ramus huius nerui, ante arteriam renalem migrans.

261. Duo rami, in quos ille (260.) diuiditur, ad hili renalis ſuperficiem properantes.

262. Distributio horum ramorum in ſubſtantiam vaſculoſam renis.

263. Secundus ramus nerui ſpermatici interni (259.), anaſtomoticus cum neruo 245.

264. 264. 264. Tertius ramus nerui ſpermatici interni ſuperioris (259.). Stricte hic neruus adpellatur ſpermaticus. Decurrit ante arteriam renalem.

265. Anaſtomoſis cum ramo nerui renalis anterioris (270.).

266. Surculi, qui cum arteriis renalibus ſociis ad hili renalis faciem anteriorem ambulant.

267. Surculus cum ſurculo 266. anaſtomoſi junctus.

268. Nerui vreterici ſuperiores, qui in vreteris membrana interna ſeu neruea terminantur.

269. Anaſtomoſis inter neruum ſpermaticum internum ſuperiorem et neruum ſpermaticum inferiorem primum (284). Decurrit anaſtomoſis ductu transuerſo ante venam cauam inferiorem. Tandem neruus ſpermaticus internus ſuperior, ſocia arteria ſpermatica interna, ad vterum decurrit, cuius vlterius iter propter ſummam ſubtilitatem pingi non potuit.

270. Tertius ramus nerui renalis anterioris (257.) decurrens ante arteriam renalem. Dat ramum anaſtomoticum cum neruo ſpermatico interno ſuperiori (265.).

271. Surculus huius nerui ad peluim renalem pertinens.

272. Quartus ramus nerui renalis anterioris in tres ramos diuiſus, qui cum ramis arteriae renalis ad renem feruntur.

273. Anaſtomoſis rami 261. cum primo ramo nerui 272.

274. Quintus ramus nerui renalis anterioris, pariter, vt reliqui, cum ramis arteriae renalis ad renem transiens.

275. Ganglion ſpermaticum primum dextrum.

276. Ganglion ſpermaticum ſecundum dextrum.

277. 277. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale primum 247. et ſpermaticum primum 275.

278. Prima radix anaſtomotica nerui ſympathici cum neruo 277.

279. Secunda radix anaſtomotica inter eosdem neruos.

280. Coniunctio ganglii lumbalis ſecundi (132.) nerui ſympathici cum neruo 279.

281. 281. Tertia radix anaſtomotica nerui ſympathici cum neruo 277. et cum neruis ſpermaticis.

282. Coniunctio nerui 280. et 281.

283. Ramus aorticus ganglii lumbalis ſecundi (132.).

284. Neruus ſpermaticus dexter internus inferior primus, a ganglio ſpermatico ſecundo (276.) natus et cum neruo ſpermatico dextro interno ſuperiori coniunctus (269).

285. 285. Neruus ſpermaticus internus inferior ſecundus, a ganglio ſpermatico ſecundo (276.) ortus et ſocia arteria ſpermatica interna ad vterum decurrens.

286. Ner-

286. Neruus anaſtomoticus cum gangliis ſpermaticis et renalibus ſiniſtri lateris, abſciſſus.

287. Nerui, quos emittit ganglion ſpermaticum primum dextrum (275.), anaſtomotici cum ramis plexus meſenterici ſuperioris.

288. Anaſtomoſis prima inter ganglion ſpermaticum primum et ſecundum.

289. Anaſtomoſis ſecunda inter ganglion ſpermaticum primum et ſecundum.

290. Coniunctio nerui 288. cum neruo, qui plexum hypogaſtricum componit (308.)

291. Rami meſenterici inferiores, qui plexum meſentericum inferiorem conficiunt.

292. Plexus meſentericus inferior.

293. Ramus tertiae radicis a neruis 281. et 290. veniens plexumque meſentericum inferiorem augens.

294. Ganglion lumbale acceſſorium primum.

295. Ganglion lumbale acceſſorium ſecundum.

296. Anaſtomoſis ganglii lumbalis accesſorii primi cum ganglio 132.

297. Ramus ganglii 294. ad tunicam muſcularem arteriae lumbalis (64.) decurrens.

298. Ramus ganglii 294. aorticus.

299. Anaſtomoſis ganglii lumbalis acceſſorii primi cum ganglio lumbali tertio (146.).

300. 300. Ramus hypogaſtricus ganglii lumbalis acceſſorii primi, qui plexum ſic dictum hypogaſtricum componit.

301. Ramus, quem largitur neruus 300. anaſtomoticus, quo neruus ſympathicus dextri lateris retro aortam paullo ſupra originem arteriae meſentericae inferioris cum neruo ſympathico ſiniſtri lateris coniungitur Conf. Tab. CLXXI.

302. Rami hypogaſtrici (300.) ſurculus arterioſus ad arteriam lumbalem vicinam pertinens.

303. Rami hypogaſtrici anaſtomoſis cum neruo 160. Ex hac anaſtomoſi oritur ſurculus 304.

304. Surculus, qui ad tunicam muſcularem arteriae lumbalis vicinae ſe confert.

305. Ganglii lumbalis acceſſorii ſecundi (295.) anaſtomoſis cum neruo 281.

306. Ganglii lumbalis acceſſorii ſecundi anaſtomoſis cum neruo ſympathico (147.).

307. Ramus hypogaſtricus ganglii lumbalis acceſſorii ſecundi.

308. Ramus tertiae radicis nerui ſympathici (281.) hypogaſtricus, qui plexum ſic dictum hypogaſtricum conficit.

309. Ramus internus nerui hypogaſtrici eiusque anaſtomoſis cum neruo 308.

310. Rami interni 308. anaſtomoſis cum 293. Conf. Tab. CLXX.

311. Ramus externus nerui 307.

312. Anaſtomoſes huius rami cum neruo 308.

313. Ramus abſciſſus, qui anaſtomoſin init cum ramis plexum meſentericum inferiorem et plexum hypogaſtricum conſtituentibus Conf. Tab. CLXX.

314. 314. Ramus hypogaſtricus ganglii lumbalis tertii (146.).

315. Anaſtomoſis huius nerui cum neruo 311.

316. Surculus arterioſus nerui 314. in membranam arteriae iliacae implantatus.

317. 317. 317. Nerui hypogaſtrici (314.) ramus arterioſus ſeu anterior.

318. Ramus, qui ad membranam muſcularem arteriae cruralis migrat.

319. Ramus ad membranam muſcularem arteriae hypogaſtricae ſe conferens.

320. Nerui 314. ramus poſterior ſeu anaſtomoticus cum neruo ſympathico.

321. Radices ex trunco nerui ſympathici (168.) nati, quae componunt neruum communicantem 322.

322. Neruus communicans, quo neruus ſympathicus lateris dextri inter quartam et quintam vertebram lumborum retro arterias iliacas cum cum neruo ſympathico ſiniſtri lateris coniungitur. Conf. Tab. CLXX. CLXXI.

323. Radices tres ex ganglio lumbali quinto natae.

324. Neruus, in quem hae radices confluunt, anaſtomoticus cum trunco nerui ſympathici ſiniſtri lateris. Conf. Fig. 2. et Tab. CLXXI.

325. Ramus nerui 292. anaſtomoticus, in duos ramos diuiſus.

326. Coniunctio horum ramorum in vnum, ex

ex quo duae anaſtomoſes cum neruo 329. excurrunt.

327. Reliquus truncus nerui 325. abſciſſus, qui ganglio ſacrali primo ſiniſtri lateris inſeritur.

328. Ramus ex neruo 189. ortus, qui ſpargit ſurculos ad membranam muſcularem ramorum arteriae hypogaſtricae.

329. Anaſtomoſis inter neruos 323. et 326. Ex hac anaſtomoſi oriuntur ſurculi 330. 331.

330. Surculus communicans cum ramo nerui 189.

331. Surculus nerui 329. bifurcatus in ramos 332.

332. Rami, quorum alter cum trunco nerui 189. coniungitur, alter cum ramo eiusdem confluit.

333. Ramus ex neruo 329. natas atque cum primo ganglio ſacrali ſiniſtri lateris coniunctus. Conf. Fig. 2.

334. Neruus communicans cum ganglio primo ſacrali ſiniſtri lateris, quem emittit ganglion 190.

335. Ramulus in inteſtino recto conſumtus, abſciſſus.

336. Ramus ganglii ſacralis ſecundi (190.) ad inteſtini recti eam faciem migrans, quae ad os ſacrum reſpicit.

337. Anaſtomoſis inter ramum 334. et 336.

338. Surculus ex neruo 195. ortus et in neruum 336. inſertus.

339. 339. Ramus ex neruo 196. natus, qui coniunctionem init cum neruo ſympathico lateris ſiniſtri. Conf. Fig. 2. Hic ramus cum ramo 336. anaſtomoſi iunctus eſt.

340. Neruus muſcularis ex radicibus a neruo lumbali quarto et quinto prouenientibus ortus, ad Glutaeum medium in primis vero ad Glutaeum minimum ac Tenſorem vaginae femoris pertinens.

341. Ramus ad Piriformem.

342. Ramus ad Glutaeum medium.

343. Neruus cutaneus, qui vsque ad genu et ſuram deſcendit.

344. Ramus muſcularis, qui ramos mittit ad Geminum ſuperiorem et inferiorem, Obturatorem internum atque Quadratum femoris.

345. Rami ad Glutaeum maximum pertinentes.

346. Neruus cutaneus femoris poſterior inferior, in duos ramos diuiſus.

347. Ramus nerui iſchiadici maior.

348. — — — — minor.

349. Prima anaſtomoſis inter neruum ſacralem ſecundum et tertium.

350. Secunda anaſtomoſis inter eosdem neruos ſacrales.

351. Tertia anaſtomoſis inter eosdem neruos ſacrales.

352. Prima radix, quam neruus iſchiadicus a ſecundo neruo ſacrali accipit.

353. 354. Secunda et tertia radix nerui ſacralis ſecundi.

355. Confluxus harum radicum in vnam craſſiorem radicem, quae in neruum iſchiadicum inſeritur.

356. Neruus cutanens natium medius ex ſecunda radice nerui iſchiadici (353.) natus atque in media cute natium terminatus.

357. Neruus cutaneus natium ſuperior ex radicibus 352. et ſurculo et neruo 356. enatus, in ſuprema cute Glutaeos tegente conſumtus.

358. 358. Primus ramus hypogaſtricus, quem dat neruus ſacralis tertius, ad componendum plexum hypogaſtricum, ex quo naſcuntur nerui veſicae vrinariae, vaginae, vteri et inteſtini recti.

359. 359. Secundus ramus hypogaſtricus nerui ſacralis tertii.

360. Tertius ramus hypogaſtricus.

361. Truncus communis ex quarto et quinto ramo hypogaſtrico enatus.

362. 362. Sextus ramus hypogaſtricus.

363. Ramulus eius inteſtinalis ad inteſtinum rectum.

364. 364. Septimus ramus hypogaſtricus nerui ſacralis tertii.

365. Ramus lateralis huius nerui ad vaginam et veſicam vrinariam ſe conferens et cum ramo plexus hypogaſtrici (377.) communicans.

366. Octauus ramus hypogaſtricus.

367. Nonus et decimus ramus hypogaſtricus nerui ſacralis tertii, in vnum truncum confluentes.
368. Truncus, in quem confluunt.
369. Ramus huius trunci ad plexum (377.).
370. Surculus ex eodem trunco ad inteſtinum rectum.
371. 371. Ramus communicans cum neruo vterino (404.) et cum plexu (377.) ex eodem trunco proueniens.
372. Nerui ſacralis quarti truncus.
373. Ramus eius hypogaſtricus.
374. Ramus eius ad inteſtinum rectum.
375. Ramus eius vaginalis.
376. Ramus nerui ſacralis tertii, plures anaſtomoſes cum neruo ſacrali quarto faciens.
377. Plexus hypogaſtricus primus ſeu maximus, a ramis nerui ſacralis tertii et quarti compoſitus.
378. Secundus plexus hypogaſtricus ſeu minor.
379. Tertius plexus hypogaſtricus, reticuli inſtar conformatus.
380. Quartus plexus hypogaſtricus, pariter reticularis.
381. Nerui vaginales, e plexu 377. nati.
382. Ramus veſicae vrinariae, e plexu 377. proueniens.
383. Ramus eius plexus ad vaginam pertinens.
384. Surculi ad vaginam ex illo ramo procedentes.
385. Ramus anaſtomoticus ex ramo 383. natus, communicans cum ramulo 392.
386. Paruus plexus ex plexu 377. et ramulis rami 365. et 371. compoſitus.
387. Ramulus ex hoc plexu ad vaginam.
388. 389. Ramuli, qui inſula inter ſe facta ramulos emittunt vaginales et veſicales (390. 391. 392.)
390. 390. Ramuli vaginales.
391. 392. Ramuli veſicales, quorum ſuperior (392.) communicat cum 385.
393. Nerui vteri ex plexu 380. orti, qui ad orificium vteri ſe conferunt, vbi tenuiſſimi facti oculis ſeſe ſubducunt.
394. Plexus hypogaſtricus, ad latus inteſtini recti adſcendens.
395. Surculus ad inteſtinum rectum pertinens.
396. 397. 398. Surculi vreterici.
399. Ramuli plexus hypogaſtrici 394. vario modo inter ſe iuncti, occurrentes ramis hypogaſtricis nerui ſympathici. Conf. Tab. CLXX.
400. Rami hypogaſtrici nerui ſympathici.
401. 401. 401. Neruus vterinus ſocia arteria vterina ad vterum ſe conferens.
402. Rami in corpore et fundo vteri euaneſcentes, qui, pariter ac nerui 393. in hac Tabula non ſatis alte adſcendere ad vterum videntur, propter tenſionem vteri et omnium partium in pelui contentarum.
403. Ramuli veſicales ex neruo vterino, qui ſunt nerui veſicales ſuperiores.
404. Anaſtomoſis cum ramo 371.
405. Ramus a neruo ſacrali tertio natus, qui cum ramo 406. coniungitur.
406. Ramus a neruo ſacrali quarto ortus, qui cum praecedente confluit.
407. Ramus muſcularis ex hoc confluxu enatus, ad Leuatorem ani tendens.
408. 408. Ramuli ex hoc ramo in Leuatore ani transeuntes.
409. Ramus nerui ſacralis quarti, ex quo oriuntur nerui perforantes.
410. 410. Primi nerui perforantis ſeu nerui haemorrhoidalis externi ramus internus.
411. Surculus eius ad inteſtinum rectum.
412. Primi nerui perforantis ramus externus. Hi rami (410. 412.) poſtquam muſculum coccygeum et ligamentum ſpinoſo-ſacrum perforarunt, transeunt ad Sphincterem ani internum et externum, tandemque in cute regionem ani obtegente terminantur: hinc nerui haemorrhoidales externi nominati ſunt.
413. Secundus neruus perforans.
414. Ramus eius cutaneus, qui perforat ligamentum ſpinoſo-ſacrum et in cute oſſis coccygis euaneſcit.
415. 415. Ramus muſculo-ligamentoſus in ligamento ſpinoſo-ſacro et muſculo coccygeo euaneſcens.
416. Neruus perforans tertius, qui ex trunculo communi cum ſecundo oritur, et bipar-

bipartitus perforato ligamento ſpinoſo-ſacro cutaneus euadit. Hi nerui anaſtomoſibus inter ſe junguntur.

417. Radix ſecunda nerui perforantis quarti, e neruo ſacrali quarto enata.

418. Radix prima nerui perforantis quarti, ex neruo ſacrali tertio veniens.

419. Locus, quo hae radices (417. 418.) confluunt.

420. 420. Ramus inferior nerui perforantis quarti, qui terminatur in cute, quae lateralem partem Glutaei maximi obtegit, vbi hic muſculus oſſi coccygis adhaeret.

421. 421. Ramus ſuperior nerui perforantis in cute deſinens, quae Glutaeum maximum tegit, vbi ille muſculus vertebrae ſpuriae oſſis ſacri tertiae, quartae et quintae adhaeret.

422. Nerui ſacralis quinti ramuli ad ligamentum ſpinoſo-ſacrum et fibras muſculares illud obtegentes transeuntes.

423. Neruus muſcularis a neruo ſacrali tertio ortus, in duos ramos diuiſus.

424. 424. Alter ramus ad ligamentum ſpinoſo-ſacrum et muſculum coccygeum abeuns.

425. Alter ramus cum neruo 414. anaſtomoſi junctus eodem modo deſinens.

426. Rami muſculo-ligamentoſi, qui in ligamento ſpinoſo-ſacro et tuberoſo-ſacro viciniſque fibris muſcularibus euaneſcunt.

427. Neruus pudendalis clitorideus ſeu ſuperior, ex neruo ſacrali tertio ortus, ſtatim in tres ramos diuiſus, qui in duos confluunt.

428. Duo hi rami nerui clitoridei, ex quibus quinque rami formantur.

429. Quinque hi rami nerui clitoridei.

430. Ramuli, qui ad labia pudendorum externa et interna, ad partem inferiorem montis Veneris et ad cutem oſtium vrethrae obtegentem decurrunt. Emiſſis his ramulis quinque rami nerui clitoridei (429.) vnicum truncum (431.) formant.

431. Truncus ex confluxu ramorum nerui clitoridei formatus, ad glandem clitoridis, praeputium clitoridis, ad ſupremam partem labiorum pudendorum et ad ipſum montem Veneris abiens.

432. Truncus neruorum haemorrhoidalium internorum ex neruo ſacrali tertio ortus et in tres ramos fiſſus.

433. Primus ramus in quinque ſurculos minores diuiſus.

434. Surculi profundiores in Sphinctere ani interno et externo et neruea inteſtini recti conſumti.

435. Tres reliqui ſurculi rami (433.) qui magis ſuperficiales ſunt et in Sphinctere ani interno et externo cuteque anum obtegente terminantur.

436. Secundus ramus nerui haemorrhoidalis interni (432.) in duos ramos diuiſus. (437. 438.).

437. Alter ramus in Sphinctere ani interno et cute ani deſinens.

438. Alter ramus in duos ramos cutaneos ſecedens (439. 440).

439. Ramus cutaneus alter ſeu neruus cutaneus perinaei.

440. 440. Ramus cutaneus alter ſeu neruus cutaneus ani, qui in cute paullo ab orificio ani remotiori finitur.

441. Tertius ramus nerui haemorrhoidalis interni (432.) in tres ramulos diuiſus (442. 443. 444.).

442. Primus ramus cutaneus ani et perinaei eſt.

443. Secundus ramus in cute perinaei deſinit.

444. Tertius ramus in duos ſurculos diuiditur.

445. Alter ſurculus in infima parte labiorum pudendorum maiorum deſinit.

446. 446. Alter ſurculus in plura filamenta diuiditur, quae in ſuprema parte labiorum pudendorum maiorum euaneſcunt, quorumque vnum (447.) ad montem Venerem vsque adſcendit.

447. Filamentum, quod ad montem Veneris adſcendit.

448. Nerui pudendales ex neruo ſacrali tertio orti, qui variis ramulis in inferiori parte labiorum pudendorum maiorum atque in cute perinaei et circumferentiae ani terminantur.

449. Neruus pudendalis inferior longus, tribus radicibus ex origine nerui ifchiadici natus.

450. Tres illae origines nerui pudendalis longi.

451. Ramus nerui pudendalis longi primus, in cute natium et regione ani definens.

452. Secundus ramus nerui pudendalis longi, qui furculis fuis in cute ani, perinaei et lateralis partis labiorum pudendorum definit.

453. Tertius ramus nerui pudendalis longi, in duos ramulos diuifus.

454. 454. Ramulus alter cutaneus ani.

455. Ramulus alter in tres furculos fiffus (456. 457. 458.)

456. Primus furculus mufcularis, in Erectore clitoridis definens.

457. Secundus furculus, cutaneus, ad infimam et exteriorem partem cutis labiorum pudendorum maiorum abeuns.

458. 458. Tertius furculus in cute partis mediae et fupremae labiorum pudendorum maiorum euanefcit.

459. 459. Quartus ramus nerui pudendalis inferioris (449.) furculis fuis in cute ani et perinaei definens.

460. Quintus ramus nerui pudendalis inferioris longi (449.) in duos ramos diuifus.

461. 462. 462. Duo rami nerui 460., qui ad cutem inferiorem et interiorem natium abeunt.

Fig. 2. *Coniunctio nerui fympathici dextri et finiftri lateris amborumque neruorum finis.*

Walter loc. cit. Fig. 2. (⅔)

1. Vertebra lumborum quinta.

2. 3. 4. 5. 6. Vertebra fpuria offis facri prima, fecunda, tertia, quarta, quinta.

7. Vertebra fpuria offis coccygis prima.

8. Vertebra fpuria offis coccygis fecunda, tertia, quarta.

9. Primae et fecundae vertebrae offis facri pars lateralis.

10. Pars ligamenti tuberofo-facri.

11. Ligamentum fpinofo-facrum.

12. 12. Inteftinum rectum prope mufculos fphincteres refectum.

13. 13. Neruus fympathicus dexter, anaftomoticus inter ganglion lumbale quartum et quintum.

14. Prima radix anaftomotica nerui lumbalis quarti et nerui fympathici.

15. Secunda radix anaftomotica.

16. Neruus cruralis.

17. Tertia radix nerui cruralis, a neruo lumbali quarto.

18. Anaftomofis inter radicem fecundam et tertiam nerui cruralis.

19. Surculus cutaneus nerui cruralis.

20. Neruus obturatorius.

21. Tertia radix huius nerui, a neruo lumbali quarto veniens.

22. Radix communicans nerui lumbalis quinti cum neruo fympathico.

23. Neruus lumbalis quartus dexter.

24. — — quintus.

25. Neruus facralis primus.

26. — — fecundus.

27. — — tertius.

28. — — quartus, abfciffus.

29. — — quintus dextri lateralis.

30. Neruus facralis primus finifter.

31. — — fecundus.

32. — — tertius.

33. — — quartus.

34. — — quintus.

35. Radices ex trunco nerui fympathici natae, quae componunt neruum communicantem (36.).

36. Neruus communicans, quo fympathicus dexter cum fympathico finiftro retro arterias iliacas inter vertebram quartam et quintam lumborum coniungitur.

37. Neruus mufcularis, ad Glutaeum medium inprimis vero ad Glutaeum minimum et ad Tenforem vaginae femoris abiens, abfciffus.

38. Ramus ad mufculum piriformem.

39. Ramus ad Glutaeum medium.

40. Neruus cutaneus Glutaeus inferior.

41. Ramus mufcularis, qui ramos mittit ad Geminum fuperiorem, Obturatorem internum, Geminum inferiorem et Quadratum femoris.

42. Rami in Glutaeum maximum inferti.

43. Trun-

43. Truncus nerui cutanei natium inferior, in duos ramos diuisus.
44. Nerui ischiadici ramus maior.
45. Nerui ischiadici ramus minor.
46. 46. Neruus cutaneus natium medius.
47. Neruus cutaneus natium superior.
48. Primus ramus hypogastricus, quem dat neruus sacralis tertius ad componendum neruum hypogastricum.
49. Secundus ramus hypogastricus.
50. Tertius et quartus ramus hypogastricus.
51. Quintus ramus hypogastricus.
52. Sextus ramus hypogastricus.
53. Septimus ramus hypogastricus.
54. Nonus ramus hypogastricus.
55. Decimus ramus hypogastricus.
56. Neruus vterinus.
57. 57. Primi nerui perforantis seu haemorrhoidalis externi ramus externus.
58. 58. Eiusdem nerui perforantis ramus externus.
59. Truncus communis nerui perforantis secundi et tertii.
60. Neruus clitorideus.
61. Truncus neruorum haemorrhoidalium internorum, ex tertio sacrali ortus.
62. Ramulus cutaneus natium.
63. Nerui pudendales.
64. Neruus pudendalis inferior longus.
65. Radix nerui lumbalis quinti, ad ganglion lumbale quintum abiens.
66. Ganglion lumbale quintum dextrum.
67. Prima radix communicans inter neruum lumbalem quintum et sacralem primum, quae tanquam ganglion sacrale primum habenda est.
68. Ganglion nerui sacralis primi sinistri.
69. Neruus sympathicus sinistri lateris, communicans inter ganglion sacrale primum et lumbale quintum sinistrum.
70. 70. 70. Rami, quos spargit neruus sympathicus ad propagines arteriae hypogastricae.
71. Radices ex ganglio lumbali quinto dextro natae et in neruum 72. confluentes.
72. Neruus anastomoticus, quo neruus sympathicus dexter cum sympathico sinistro jungitur.
73. 74. 75. 76. Quatuor nerui ganglii lumbalis quinti, qui confluunt in primam radicem communicantem nerui sacralis primi dextri (25.). Repraesentant truncum nerui sympathici.
77. Ramus nerui 76. ad membranam muscularem ramorum arteriae hypogastricae migrans.
78. 78. Anastomosis inter neruos 71. et 89. 90.
79. Surculus communicans cum neruo 76.
80. Surculus nerui 78. bifurcatus.
81. Alter eius ramulus neruo 76. inseritur.
82. Alter neruo 67. jungitur.
83. Ramus nerui 78. anastomoticus cum ganglio sacrali sinistro primo (68.).
84. Secunda radix nerui sacralis primi dextri cum neruo sympathico (96.) communicans.
85. Anastomosis inter neruum 67. et 84.
86. Ramus nerui 84. in duos ramos diuisus (87.).
87. Rami, in quos ramus 86. diuiditur.
88. Trunculus, in quem hi duo rami confluunt.
89. 90. Duae anastomoses huius trunci cum neruo 78.
91. Anastomosis ganglii lumbalis primi sinistri cum neruo 86. lateris dextri. Hinc ganglion sacrale primum sinistrum anastomosin habet cum radice secunda nerui sacralis dextri primi, munere ganglii sacralis primi fungente, mediantibus neruis 86. 87. et 83.
92. 93. 94. Tres radices ex secundo neruo sacrali natae atque ad ganglion sacrale secundum dextrum (95.) euntes.
95. Ganglion sacrale dextrum secundum.
96. Neruus sympathicus, anastomoticus inter primum et secundum ganglion sacrale dextrum.
97. Surculus, ad intestinum rectum ambulans, abscissus.
98. Anastomosis ganglii sacralis sinistri primi cum ramo 99.
99. 99. Ramus a ganglio sacrali secundo dextro 95. veniens.
100. Anastomosis inter neruum 98. et 91.
101. 101. Ramulus nerui 98. ad intestinum rectum migrans.
102. 102. 102. Ramus ganglii sacralis secundi

dextri

dextri ad faciem poſticam inteſtini recti iens.

103. Anaſtomoſis inter neruum 99. et 102.

104. Truncus nerui ſympathici ſeu neruus anaſtomoticus inter ganglion ſacrale ſecundum et tertium dextrum.

105. Nerui 104. ramus internus.

106. Eiusdem nerui ramus externus.

107. Radix nerui ſacralis ſecundi, communicans cum neruo 104.

108. Radix prima nerui ſacralis tertii dextri, communicans cum neruo 106.

109. Radix ſecunda nerui ſacralis tertii, bifurcata, etiam communicans cum neruo 106.

110. Surculus ex neruo 193. ortus atque in neruum 102. inſertus.

111. 111. Ramus ex neruo 105. natus, qui coniunctionem init cum neruo ſympathico ſiniſtri lateris, anaſtomotico inter ganglion ſacrale ſecundum et tertium ſiniſtrum.

112. Anaſtomoſis inter neruum 110. et 111.

113. Coniunctio nerui 105. cum neruo 112.

114. Coniunctio nerui 105. cum 111.

115. Ganglion ſacrale ſecundum ſiniſtrum.

116. Neruus ſympathicus, ſiniſter, anaſtomoticus inter ganglion primum ſacrale 68. et ſecundum 115. ſiniſtrum.

117. Surculi arterioſi ganglii ſacralis ſecundi, qui ad ramos arteriae hypogaſtricae migrant.

118. Radix a neruo ſacrali ſecundo ſiniſtro 31. ad ganglion ſacrale ſecundum 115. transiens.

119. Ganglion ſacrale tertium ſiniſtrum.

120. 121. 122. 123. Neruus ſympathicus ſiniſter, anaſtomoticus inter ganglion ſacrale ſecundum et tertium ſiniſtri lateris.

124. Radix ganglii ſacralis tertii, qua cum trunco nerui ſacralis tertii (32.) copulatur.

125. Duae radices a neruo ſacrali quarto (33.) ad ganglion quartum transeuntes.

126. Neruus ſympathicus ſiniſter, anaſtomoticus inter ganglion ſacrale tertium et quartum ſiniſtri lateris.

127. Radix anaſtomotica nerui ſympathici ſiniſtri cum neruo ſacrali tertio ſiniſtro.

128. Radix anaſtomotica nerui ſympathici ſiniſtri, qua cum neruo ſacrali quarto (33.) ſiniſtro copulatur.

129. Truncus trium neruorum perforantium.

130. Neruus ſympathicus ſiniſter, anaſtomoticus inter ganglion ſacrale quartum ſiniſtrum et neruum ſacralem quintum ſiniſtrum.

131. Finis atque coniunctio nerui ſympathici ſiniſtri cum neruo ſympathico dextro.

132. Ganglion ſacrale tertium dextrum.

133. Radices, quas accipit ganglion hoc ſacrale a neruo ſacrali tertio dextro 27.

134. Anaſtomoſis ganglii ſacralis tertii dextri lateris (132.) cum ganglio ſacrali tertio ſiniſtro (119).

135. Ganglion ſacrale quartum dextrum.

136. Neruus ſympathicus dexter, anaſtomoticus inter ganglioa ſacrale tertium et quartum.

137. Radix ganglii ſacralis dextri quarti, quam accipit a neruo ſacrali tertio dextro.

138. Truncus ex neruo ſacrali quarto natus, ex quo non tantum oriuntur tres nerui perforantes, ſed etiam rami anaſtomotici cum ganglio ſacrali quarto et cum neruo ſacrali quinto.

139. Coniunctio radicis primae et ſecundae nerui perforantis quarti, quorum prima a neruo ſacrali tertio, ſecunda a neruo ſacrali quarto oritur.

140. Ramus muſculo-ligamentoſus, cuius filamenta verſus ligamentum ſpinoſo- et tuberoſo-ſacrum feruntur.

141. Radix, quam accipit ganglion ſacrale quartum dextrum (135.) a neruo ſacrali quarto dextro (28.).

142. Anaſtomoſis inter ganglion ſacrale dextrum quartum (135.) et ſiniſtrum quartum 143.

143. Ganglion ſacrale ſiniſtrum quartum.

144. Anaſtomoſis nerui 138. cum neruo ſacrali quinto dextro (29.)

145. Ramulus nerui ſacralis quinti dextri, ſurculis ſuis ad ligamentum ſpinoſo-ſacrum ſe conferens.

146. Gangliolum nerui ſympathici ſacrale quintum impar, ad quod neruus ſacralis quintus dexter ſurculum communicantem (147.) mittit.

147. Surculus communicans, a neruo ſacrali quinto dextro ad gangliolum 146. ſe conferens.

148. Ramulus commúnicans alius, a neruo ſacrali quinto ſiniſtro (34.) ortus et ad idem gangliolum (146.) ſe conferens.

149. Neruus ſympathicus dexter, anaſtomoticus inter ganglion ſacrale quartum dextrum (135.) et gangliolum 146.

150. Anaſtomoſis inter neruum 149. et 142.

151. Surculus a gangliolo 146. natus atque in ligamento ſpinoſo-ſacro euaneſcens.

152. Finis nerui ſympathici dextri.

153. Ganglion coccygeum, ex coniunctione nerui ſympathici dextri et ſiniſtri natum.

154. Surculi, quos ganglion 153. emittit et qui verſus finem ligamenti ſpinoſo-ſacri et adiacentes fibras muſculares feruntur.

155. Surculus in infimum terminum inteſtini recti implantatus.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLXX.

Explicat haec Tabula originem atque habitum plexus ſemilunaris, ſeu ganglii ſolaris, ſive potius gangliorum coeliacorum dextri lateris: monſtrat ganglia renalia et ſpermatica lateris dextri eorumque anaſtomoſin cum gangliis ſiniſtri lateris: nec non plexus meſenterici ſuperioris originem, tandemque plexum meſentericum inferiorem et neruos hypogaſtricos dextri lateris.

Walteri *Tabul. neruor. thor. et abdom.* Tab. II. (⅔)

1. Facies inferior lobi dextri hepatis reclinati.
2. Vena caua inferior.
3. 3. Venae hepaticae in cauam deſinentes.
4. 4. Ala dextra diaphragmatis.
5. Pars lumbalis diaphragmatis.
6. Crus internum ſeu primum diaphragmatis.
7. Crus ſecundum.
8. Crus tertium.
9. Arteria phrenica dextra.
10. Ramus dexter huius arteriae.
11. Ramus ſiniſter.
12. Truncus communis arteriae coronariae ventriculi et hepaticae ſiniſtrae.
13. Arteria hepatica dextra.
14. — lienalis.
15. Arteria meſenterica ſuperior.
16. Arteria renalis dextra abſciſſa.
17. — ſuprarenalis dextra, ex renali nata.
18. 18. Aorta.
19. Arteria ſpermatica dextra ſuperior.
20. — — — — inferior.
21. — — — ſiniſtra.
22. Arteria meſenterica inferior.
23. Ramus adſcendens arteriae meſentericae inferioris.
24. 24. 24. 24. Rami deſcendentis huius arteriae rami ad flexuram iliacam inteſtini coli migrantes.
25. 26. 27. Arteria lumbalis ſecunda, tertia, quarta.
28. Arteria iliaca dextra.
29. — hypogaſtrica dextra.
30. — cruralis dextra.
31. — iliaca ſiniſtra.
32. — hypogaſtrica ſiniſtra.
33. — cruralis ſiniſtra.
34. 34. 34. Pars inteſtini coli flexuram iliacam ſeu S. romanum conficiens.
35. Vertebra lumborum prima.
36. — — — ſecunda.
37. — — — tertia.
38. Vertebra lumborum quarta.
39. — — — quinta.
40. Vertebra ſpuria prima oſſis ſacri.
41. Primae et ſecundae vertebrae oſſis ſacri pars lateralis, vsque fere ad foramina, e

 qui-

quibus primus et ſecundus neruus ſacralis exeunt, ſerra reſecta.

42. Quinti nerui lumbalis ramus anterior.

43. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion lumbale primum et thoracicum ultimum.

44. Prima radix.

45. Secunda radix. Hae radices ex ramo anteriori nerui dorſalis duodecimi naſcuntur et in ganglion lumbale primum confluunt.

46. Tertia radix, deſinens in neruum ſympathicum, anaſtomoticum inter ganglion lumbale primum et ſecundum.

47. Surculus ex ramulo nerui lumbalis primi enatus, ſeſe inſerens in neruum ſympathicum, anaſtomoticum inter ganglion lumbale primum et ſecundum.

48. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion lumbale primum et ſecundum.

49. Ganglion lumbale ſecundum.

50. Prima radix, quam ramus anterior nerui lumbalis primi ad ganglion lumbale ſecundum mittit.

51. Secunda radix, quam accipit ganglion lumbale ſecundum a ramo anteriori nerui lumbalis primi.

52. Radix ex neruo anaſtomotico inter neruum lumbalem primum et ganglion ſingulare ſecundi nerui lumbalis (Tab. LXIX. Fig. 1.) quae in ſua origine bicruris, deinde vero ſimplex, in neruum ſympathicum inoſculatur.

53. Surculus ex anaſtomoſi ortus inter neruum lumbalem primum et ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi, ad ligamenta vertebrarum ſe conferens.

54. Ganglion lumbale tertium.

55. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion lumbale ſecundum et tertium.

56. Radix, quam neruus lumbalis ſecundus ad ganglion 54. mittit.

57. Radix anaſtomotica inter ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi (Tab. CLXIX. Fig. 1.) atque ganglion lumbale ſecundum.

58. 58. Radix anaſtomotica inter ganglion ſingulare nerui lumbalis ſecundi dextri atque ganglion lumbale ſecundum dextrum.

59. Surculus radicis 58., qui ad tunicam muſcularem arteriae lumbalis vicinae decurrit.

60. Ganglion lumbale dextrum quartum.

61. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion 54. et 60.

62. Radix, qua neruus ſympathicus cum neruo lumbali tertio coniungitur.

63. Radix anaſtomotica nerui lumbalis tertii cum neruo ſympathico.

64. Surculus neruoſus ad ligamenta vertebrarum properans.

65. Duae radices anaſtomoticae nerui lumbalis quarti cum ganglio lumbali quarto.

66. 66. Neruus ſympathicus, anaſtomoticus inter ganglion lumbale quartum et quintum dextrum.

67. Prima radix anaſtomotica.

68. Secunda radix anaſtomotica nerui lumbalis quarti cum neruo ſympathico.

69. Ganglion lumbale quintum dextrum.

70. Radix communicans nerui lumbalis quinti cum neruo ſympathico.

71. Radix nerui lumbalis quinti ad ganglion lumbale quintum dextrum properans.

72. Neruus ſplanchnicus.

73. 74. 75. 76. Diuiſio huius nerui in quatuor ramos.

77. Neruus ſplanchnicus acceſſorius.

78. Ramus eius ſuperior, qui coniungitur cum ramo 76. nerui ſplanchnici maioris.

79. Ramus inferior eiusdem nerui, qui non ſolum ad plexum ſemilunarem migrat, ſed etiam coniungitur cum ſurculo a plexu renali ſecundo veniente.

80. 80. Neruus renalis poſterior ſuperior.

81. Anaſtomoſis huius nerui cum neruo 98. et 99.

82. Neruus renalis poſterior inferior dexter, ex neruo ſympathico 43. natus.

83. Anaſtomoſis huius nerui cum ganglio renali dextro primo.

84. Coniunctio nerui renalis poſterioris ſuperioris et inferioris in communem truncum, qui in hac Figura, vbi vlterius in poſtica facie arteriae renalis progreditur, abſciſſus eſt.

85. 86.

85. 86. Surculi communicantes cum ganglio renali ſecundo dextro (89.) extrunco 84.

87. Surculus arterioſus ad anticam et ſuperiorem faciem arteriae renalis pertinens. Alius ſurculus arterioſus, qui ad poſteriorem faciem arteriae renalis abit, in hac Tabula omiſſus in Tab. CLXIX. vero pictus eſt.

88. Ganglion renale dextrum primum.

89. Ganglion renale dextrum ſecundum.

90. Ganglion renale dextrum tertium.

91. Ganglion renale dextrum quartum.

92. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale primum et ſecundum.

93. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale primum et tertium.

94. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale primum et quartum.

95. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale ſecundum et quartum.

96. Neruus anaſtomoticus inter neruum 93. et 94.

97. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale tertium et quartum.

98. Neruus communicans inter neruum 81. et ganglion renale tertium.

99. Anaſtomoſis inter ganglion renale quartum et neruum 81.

100. Ramus anaſtomoticus inter ganglion renale ſecundum dextrum et ganglion coeliacum primum.

101. Neruus renalis anterior.

102. Surculus in arteriae renalis poſtica facie deſinens.

103. Surculus maior, anaſtomoticus cum ramulo ex coniunctione nerui renalis poſterioris ſuperioris et inferioris enato. Conf. Tab. CLXIX. Fig. 1.

104. Neruus ſpermaticus internus ſuperior.

105. Tertius ramus nerui renalis anterioris (101.).

106. Quartus ramus eiusdem nerui.

107. Ganglion ſpermaticum dextrum primum.

108. Ganglion ſpermaticum dextrum ſecundum.

109. 110. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale primum dextrum et ganglion ſpermaticum dextrum primum, qui anſam ſpermaticam conſtituit.

111. Prima radix anaſtomotica nerui ſympathici cum neruo 109.

112. Secunda radix anaſtomotica.

113. Coniunctio ganglii lumbalis ſecundi (49.) cum neruo 112.

114. 114. Tertia radix anaſtomotica nerui ſympathici cum anſa ſpermatica.

115. Coniunctio nerui 113. et 114.

116. Ramus aorticus, quem ganglion lumbale ſecundum generat.

117. Neruus ſpermaticus internus inferior dexter, a ganglio ſpermatico ſecundo natus et cum neruo ſpermatico interno ſuperiori dextro coniunctus.

118. Neruus ſpermaticus internus inferior dexter ſecundus.

119. Neruus ex ganglio ſpermatico dextro primo (107.) natus, atque anaſtomoticus cum ganglio renali ſiniſtro ſecundo et tertio et cum ganglio ſpermatico ſiniſtro primo et tertio.

120. Nerui, quos emittit ganglion ſpermaticum dextrum primum (107.) anaſtomotici cum ramis plexus meſenterici ſuperioris.

121. Anaſtomoſis prima inter ganglion ſpermaticum dextrum primum et ſecundum.

122. Anaſtomoſis ſecunda.

123. Coniunctio nerui 121. cum neruo, qui plexum ſic dictum hypogaſtricum componit.

124. Rami meſenterici inferiores, ex ganglio ſpermatico ſecundo dextro nati, qui plexum ſic dictum meſentericum inferiorem componunt.

125. Plexus meſentericus inferior.

126. Ramus a neruis 114. et 123. veniens, plexum meſentericum inferiorem augens.

127. Ganglion lumbale acceſſorium primum.

128. Ganglion lumbale acceſſorium ſecundum.

129. Anaſtomoſis ganglii lumbalis acceſſorii primi cum ganglio lumbali ſecundo.

130. Ramus ganglii 127. ad tunicam muſcularem arteriae lumbalis ſecundae transiens.

131. Ramus eiusdem ganglii aorticus.

132. Anaſtomoſis ganglii lumbalis acceſſorii primi cum ganglii lumbali tertio.

133. 133. 133. 133. 133. Ramus hypogaſtricus ganglii 127. qui, poſtquam plexum ſic dictum hypogaſtricum compoſuit, coniungitur cum ganglio lumbali quarto ſiniſtri lateris. Conf. Tab. CLXXI.

134. Ramulus, quem largitur neruus 133. anaſtomoticus, quo neruus ſympathicus dextri lateris, retro aortam, paullo ſupra originem arteriae meſentericae inferioris cum neruo ſympatico ſiniſtri lateris coniungitur. Conf. Tab. CLXXI.

135. Surculus arterioſus rami hypogaſtrici in arteriam lumbalem vicinam (26.) implantatus.

136. Rami hypogaſtrici anaſtomoſis cum neruo ſympathico, anaſtomotico inter neruum lumbalem tertium et quartum.

137. Surculus ex hac anaſtomoſi natus, ad tunicam muſcularem arteriae lumbalis vicinae (27.) ſe conferens.

138. Ganglii lumbalis acceſſorii ſecundi (128.) anaſtomoſis cum neruo 114.

139. Ganglii lumbalis acceſſorii ſecundi anaſtomoſis cum neruo ſympathico (55.).

140. Ramus hypogaſtricus ganglii lumbalis acceſſorii ſecundi.

141. 141. 141. Ramus tertiae radicis nerui ſympathici (114.) hypogaſtricus, qui plexum ſic dictum hypogaſtricum conſtituit.

142. Ramus internus rami hypogaſtrici (140.).

143. Anaſtomoſis huius rami interni cum neruo 141.

144. Rami 142. anaſtomoſis cum neruo 126.

145. Ramus externus rami 140.

146. Anaſtomoſes rami externi cum neruo 141.

147. Ramus, qui anaſtomoſin init cum ramulis plexum meſentericum inferiorem et plexum hypogaſtricum conſtituentibus.

148. 148. Ramus hypogaſtricus ganglii lumbalis tertii.

149. Anaſtomoſes huius nerui cum neruo 145.

150. Surculus arterioſus nerui 148. ad membranam muſcularem arteriae iliacae tranſiens.

151. 151. Nerui hypogaſtrici (148.) ramus anterior ſeu arterioſus.

152. Ramus ad membranam muſcularem arteriae cruralis tranſiens.

153. Ramus ad membranam muſcularem arteriae hypogaſtricae ſe conferens.

154. Ramus poſterior nerui 148. anaſtomoticus cum neruo ſympathico.

155. Radices ex neruo ſympathico dextri lateris (66.) natae, quae componunt neruum communicantem 156.

156. 156. Neruus communicans, quo neruus ſympathicus dextri lateris inter quartam et quintam vertebram lumborum, retro arterias iliacas, cum neruo ſympathico ſiniſtri lateris coniungitur. Conf. Tab. CLXXI.

157. Radices ex ganglio lumbali dextro quinto natae, quae confluunt in vnum neruum anaſtomoticum 158.

158. Neruus anaſtomoticus, qui jungitur neruo ſympathico lateris ſiniſtri. Conf. Tab. CLXIX. Fig. 2.

159. 159. Surculi vreterici, ex plexu hypogaſtrico nati.

160. 161. Ramuli, qui vario modo reticulum faciunt.

162. 163. Rami, qui neruis hypogaſtricis et meſentericis a neruo ſympathico venientibus occurrunt.

164. 164. 164. Ganglion coeliacum dextrum primum.

165. Ganglion coeliacum dextrum ſecundum.

166. Ganglion coeliacum dextrum tertium.

167. Ganglion coeliacum dextrum quartum.

168. Ganglion coeliacum dextrum quintum.

169. Ganglion coeliacum dextrum ſextum.

170. Ganglion coeliacum dextrum ſeptimum.

171. Ganglion coeliacum dextrum octauum.

172. Ganglion coeliacum dextrum nonum.

173. Ganglion coeliacum dextrum decimum.

174. Ganglion coeliacum dextrum vndecimum.

Haec ganglia coeliaca formant *plexum* ſic dictum *ſemilunarem* ſeu *ſolarem*, ex radicibus nerui ſplanchnici maioris et nerui ſplanchnici acceſſorii in dextro latere compoſitum. Haec ganglia quoad numerum et magnitudinem inconſtantia ſunt.

175. Ner-

175. Nerui anaſtomotici inter ganglion lumbale decimum et vndecimum dextrum et ganglion coeliacum ſiniſtrum quintum ac nonum et decimum. Conf. Tab. CLXXI.

176. Primus neruus capſulae ſuprarenalis dextrae.

177. Secundus neruus eiusdem capſulae.

178. Tertius neruus.

179. Quartus neruus.

180. Prima radix ganglii phrenici dextri.

181. Secunda radix.

182. Ganglion phrenicum, in quod confluunt hae radices.

183. 183. Neruus phrenicus, arteriae phrenicae dextrae ramum dextrum concomitans.

184. Rami ex ganglio phrenico nati, qui inſula facta in gangliolum confluunt.

185. Gangliolum ex ramis 184. natum.

186. Tres radices ganglii phrenico-hepatici.

187. Ganglion phrenico-hepaticum in duos ſecedens ſurculos.

188. Trunculus, in quem hi ſurculi confluunt.

189. Ramus ex prima radice 186. natus, qui ſe coniungit cum trunculo 188. et deinde tam hepati, quam capſulae ſupra-renali ſiniſtrae varios ramulos exhibet, Conf. Tab. CLXXI. CLXXII.

190. Surculus ad plexum neruoſum, arteriae coronariae et hepaticae ſiniſtrae truncum communem retis inſtar comprehendentem, ex ramo 189. miſſus.

191. 191. Secundus princeps neruus ganglii 187.

192. Coniunctio huius rami cum ſurculo 184.

193. Ramus alter ex gangliolo 185. natus, occurrens ſurculo 194.

194. Surculus ex ramo 184. veniens, cum 193. confluens.

195. Ramus ex hac coniunctione natus, qui cum neruo phrenico ſtricte ſic dicto anaſtomoſi vnitur.

196. Ramus alter ganglioli 185.

197. 197. Surculus ex illo natus, ad carnes partis lumbalis diaphragmatis transiens.

198. Surculus ex ramo 196. ortus, qui ad ganglion phrenicum tertium ſeu ſupremum (205.) abit et ex quo naſcitur ſurculus 199.

199. 199. Surculus ad partem lumbalem diaphragmatis ſe conferens.

200. Surculus ex ramo 196. natus, minor, breuior atque anaſtomoticus cum neruo phrenico.

201. Alius ſurculus, craſſior atque longior, ex eodem ramo (196.) natus, qui praebet anſas 202.

202. 202. Anſae, quae comprehendunt arteriae phrenicae dextrae ramum ſiniſtrum.

203. 204. Nerui 196. terminus ultimus, qui in poſtrema parte inferioris faciei hepatis conſumitur.

205. Ganglion phrenicum tertium ſeu ſupremum.

206. Ramus huius ganglii in parte lumbali diaphragmatis euaneſcens.

207. Ramus huius ganglii in poſtrema parte foſſae venae cauae hepatis deſinens.

208. 208. Neruus phrenicus, cuius ingreſſum in cauum abdominis Tab. CLXIX. Fig. 1. ſiſtit.

209. Nerui phrenici ramus dexter, comite ramo arteriae phrenicae dextrae in ſuprema regione partis lumbalis diaphragmatis deſinens.

210. Nerui phrenici ramus ſiniſter.

211. Surculi huius rami, qui in parte lumbali diaphragmatis potiſſimum conſumuntur.

212. Ramus anaſtomoticus ſuperior rami 210. cum ganglio phrenico tertio (205.) et cum neruo 200. confluens.

213. Ramus anaſtomoticus inferior rami 210. in duos ramulos (214. 215) diuiſus.

214. Alter ramulus, confluens cum 191.

215. Alter ramulus, confluens cum neruo 195.

216. Surculus ad partem lumbalem diaphragmatis migrans.

Ex plexu ſemilunari oriuntur ſequentes nerui:

217. 218. 219. Tres trunci hepatici, qui dexteriorem hepatis regionem petunt. Conf. Tab. CLXXII.

220. 220. Quartus neruus hepaticus, inter aortam et venam cauam natus, qui paullo a finifteriori venae cauae ora tegitur, vbi tunc adfcendendo ita ad hepar procedit, vt, poftquam fe coniunxit cum ramo hepatico a neruis 217. et 219. compofito, in poftica facie arteriae hepaticae ad hepar migret. Conf. Tab. CLXXII. Nafcitur hic neruus a ganglio coeliaco dextro feptimo (170.).

221. Duae radices, quae neruo 220. a ganglio coeliaco dextro primo (164.) accedunt.

222. Radix, quam ganglion coeliacum nonum ad neruum hepaticum 219. mittit.

223. Radices, ganglii coeliaci undecimi, quae ad radicem 222. accedunt.

224. Ramus nerui 222., qui conftruit plexum hepaticum feu rete illud, quo arteria hepatica dextra inuoluitur.

225. Radices, quas nerui 218. 219. a ganglio coeliaco dextro decimo accipiunt.

226. Radix ganglii coeliaci dextri vndecimi ad neruum 217. pertinens.

227. 227. Nerui ex gangliis coeliacis dextris nati, qui vario modo fefe coniungunt cum neruis a gangliis coeliacis finiftris prouenientibus atque componunt plexum hepaticum, quem delineatum fiftit Tab. CLXXII.

228. Anaftomofis inter ganglion renale dextrum tertium et ganglion coeliacum dextrum tertium et quartum ac quintum.

229. Anaftomofis inter idem ganglion renale et ganglion coeliacum dextrum quartum.

230. Radix ganglii renalis dextri tertii ad plexum mefentericum fuperiorem proficifcens.

231. Radix, quam plexus mefentericus fuperior accipit a neruo 228.

232. Radix, quam mittit ganglion coeliacum dextrum quintum ad plexum mefentericum fuperiorem.

233. Radices huius plexus a ganglio coeliaco dextro tertio et quarto natae.

234. Plexus mefentericus fuperior, a fingulis fere gangliis coeliacis dextris conflatus, qui retis inftar inuoluit arteriae mefentericae fuperioris truncum et a quo inteftinum jeiunum, nec non ileum et coecum colonque neruos accipiunt. Anaftomofin habet cum ramis plexus mefenterici inferioris.

235. Ganglion renale finiftrum primum.

236. Anaftomofis huius ganglii cum ganglio renali tertio dextro.

237. Ganglion renale finiftrum fecundum.

238. Ganglion renale finiftrum tertium.

239. Neruus communicans inter ganglion renale finiftrum fecundum et ganglion coeliacum finiftrum vndecimum. Conf. Tab. CLXXI. Communicat hic neruus etiam cum ganglio renali finiftro primo (235.).

240. Anaftomofis inter ganglion renale finiftrum primum et ganglion coeliacum finiftrum vndecimum. Conf. Tab. CLXXI.

241. Anaftomofis inter ganglion renale finiftrum primum et fecundum. Huic anaftomofi accedit ramulus anaftomoticus a ganglio renali dextro primo (88.) proueniens, qui in Figura expreffus fed numero notatus non eft.

242. Anaftomofis inter neruum 109. et 241.

243. Neruus anaftomoticus inter ganglion renale finiftrum fecundum et ganglion renale finiftrum quartum.

244. Anaftomofes inter ganglia 237. 238.

245. Neruus anaftomoticus inter ganglion renale finiftrum fecundum et ganglion renale quartum. Conf. Tab. CLXXI.

246. Neruus anaftomoticus inter ganglion renale finiftrum tertium et quartum. Conf. Tab. CLXXI.

247. Ganglion fpermaticum finiftrum primum.

248. Ganglion fpermaticum finiftrum fecundum.

249. 249. Neruus anaftomoticus inter ganglion fpermaticum primum finiftrum et ganglion renale tertium finiftrum.

250. Neruus fpermaticus primus, ex hoc neruo anaftomotico natus, ad vterum decurrens.

251. Neruus fpermaticus finifter fecundus, ex ganglio fpermatico finiftro primo ortus.

252. Neruus fpermaticus finifter tertius, ex ganglio fpermatico finiftro primo fimplici origine natus, ftatim vero in duos ramos fiffus. De his tribus neruis fpermaticis

maticis (251. 252. 253.) notandum eſt, eos ſocia arteria ſpermatica ſiniſtra interna ad vterum decurrere atque minutiſſimis ſuis ſurculis in illo euaneſcere. Quotiescunque vero duae arteriae ſpermaticae ad vterum abeunt, plerumque neruus ſpermaticus ſuperior etiam adeſſe ſolet, quem vnum vel alterum ganglion renale ſiniſtrum emittere ſolet, et qui ſua arteria ſocia ſpermatica ad vterum fertur.

253. Ganglion ſpermaticum tertium.

254. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum dextrum primum (107.) et ganglion renale ſiniſtrum tertium (238.).

255. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum et ganglion renale ſiniſtrum quartum. Conf. Tab. CLXXI.

256. Anaſtomoſis nerui 254. et 255.

257. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum et ganglion lumbale ſiniſtrum primum. Conf. Tab. CLXXI.

258. Nerui anaſtomotici, origine communi ex ganglio ſpermatico primo ſiniſtro nati, atque in ganglion renale ſiniſtrum quintum inſerti. Conf. Tab. CLXXI.

259. Anaſtomoſis ganglii ſpermatici ſiniſtri primi cum ganglio ſpermatico ſiniſtro ſecundo.

260. Anaſtomoſis ganglii ſpermatici ſiniſtri ſecundi cum ganglio lumbali ſiniſtro ſecundo. Conf. Tab. CLXXI.

261. Anaſtomoſes inter neruum 119. et ganglion renale ſiniſtrum tertium.

262. Anaſtomoſis nerui 119. cum neruo 249.

263. Neruus, ex ramo a ganglio ſpermatico ſiniſtro tertio ortum trahente et a ramo 144. compoſitus, qui cum ramis adſcendentibus arteriae meſentericae inferioris ad plexum meſentericum properat.

264. Nerui ex ganglio ſpermatico dextro ſecundo et tertio nati, qui plexum meſentericum inferiorem nerui ſympathici in latere ſiniſtro augent.

265. Rami hypogaſtrici, quos ganglion ſpermaticum ſecundum ſiniſtrum emittit.

266. Neruus hypogaſtricus, maxima ex parte ex neruo 144. et ramo nerui 263. compoſitus.

267. Neruus hypogaſtricus, e ramis plexus meſenterici inferioris ortus.

268. 269. 270. Rami hypogaſtrici plexus meſenterici inferioris.

Ex ramis itaque nerui ſympathici, tam dextri quam ſiniſtri lateris componuntur rami hypogaſtrici, qui variis, retis ad inſtar, inter ſe factis anaſtomoſibus, tandem in duos quaſi faſciculos diuiduntur.

271. Nerui, qui ad latus dextrum infimae partis inteſtini coli atque inteſtini recti ita feruntur, vt occurrant ramis a plexibus hypogaſtricis venientibus (272.).

272. 272. Rami a plexibus hypogaſtricis venientes.

273. Neruus vretericus ad vreterem migrans, ex variis ramis hypogaſtricis dextris compoſitus.

274. 274. Rami, qui ad latus ſiniſtrum infimae partis inteſtini coli atque recti ita decurrunt, vt tandem eodem modo, ac rami dextri, plexum hypogaſtricum componere iuuent.

275. Plexus meſentericus inferior.

276. 276. 276. Rete neruoſum, quod continuo truncum arteriae meſentericae inferioris inuoluit et quemlibet ramum huius arteriae comitatur.

277. 277. 277. Nerui, qui in quolibet interuallo duorum ramorum arteriae meſentericae inferioris reperiuntur et ex plexu meſenterico retibusque neruoſis originem trahunt. Ex illis oriuntur numeroſiſſimi neruuli, qui per meſocolon ad ipſum inteſtinum colon feruntur.

278. Nerui, ex plexu meſenterico inferiori, qui, facta anaſtomoſi cum ſurculis meſentericis ſuperioribus, plexum meſentericum ſuperiorem conſtruere iuuant.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXI.

Neruus ſympathicus et vagus ſiniſtri lateris. Decurſus nerui ſympathici incipit infra ſextam coſtam, et illius vlterior progreſſus in prima vertebra ſpuria oſſis ſacri abſciſſus eſt.

WALTER *Tabul. neruor. thorac. et abdom.* Tab. III. (⅔)

1—6. Coſta ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.
7.—10. Vertebra dorſi nona, decima, vndecima, duodecima.
11.—14. Vertebra lumborum ſecunda, tertia, quarta, quinta.
15. Vertebra ſpuria prima oſſis ſacri.
16. 16. Pulmo ſiniſter.
17. Bronchus ſiniſter.
18. Pericardium et in eo reconditum cor.
19. 19. Oeſophagus.
20. Cardia.
21. 21. Ventriculus.
22. 22. Pancreas.
23. 23. Lien.
24. Ren ſiniſter.
25. Ureter, abſciſſus.
26. 26. 26. Pars lumbalis diaphragmatis.
27. 27. 27. Pſoas maior, eum in finem cultro fiſſus, vt exitus neruorum lumbalium cum formatione gangliorum lumbalium melius oculo ſubiiciatur.
28. 28. Pſoas minor.
29. 29. 29. Aorta.
30. Arteria ſubclauia ſiniſtra.
31. — carotis ſiniſtra.
32. Ductus arterioſus BOTALLI.
33. Arteria bronchialis ſiniſtra ſuperior.
34. — oeſophagea, ex qua oritur arteria bronchialis ſiniſtra inferior, quae abſciſſa eſt.
35. Arteria bronchialis ſiniſtra. in ſua origine ab arteria 34. abſciſſa et ad bronchum ſiniſtrum decurrens.
36. Anaſtomoſis inter arteriam bronchialem ſiniſtram ſuperiorem et inferiorem.
37. 37. 37. Arteria pulmonalis ſiniſtra.
38. 38. Atrium venarum pulmonalium ſeu ſiniſtrum cordis.
39. 39. 39. 39. 39. Venae pulmonales.
40. Arteria coeliaca.
41. — phrenica ſiniſtra.
42. Truncus communis arteriae hepaticae ſiniſtrae et coronariae ventriculi.
43. Arteria coronaria ventriculi.
44. — hepatica ſiniſtra.
45. — — dextra.
46. 46. 46. Arteria lienalis.

47. 47.

47. 47. Arteriae pancreaticae.
48. 48. Arteria gastro-epiploica finistra.
49. Rami pancreatici huius arteriae.
50. 50. Rami lienales arteriae lienalis.
51. 51. Arteriae breues.
52. Arteria mesenterica superior.
53. 53. Arteria renalis finistra.
54. Arteria spermatica finistra.
55. — mesenterica inferior.
56. — iliaca dextra.
57. — — finistra.
58. — intercostalis aortica quarta.
59. — — — — quinta.
60. — — — — sexta.
61. — — — — septima.
62. — — — — octaua.
63. — — — — nona.
64. Arteria lumbalis secunda.
65. — — tertia.
66. — — quarta.
67. Neruus dorsalis finister sextus.
68. — — — septimus.
69. — — — octauus.
70. — — — nonus.
71. — — — decimus.
72. — — — vndecimus.
73. — — — duodecimus.
74. Neruus lumbalis finister primus
75. — — — secundus.
76. — — — tertius.
77. — — — quartus.
78. — — — quintus.
79. Ganglion thoracicum finistrum sextum nerui sympathici.
80. Ganglion thoracicum septimum.
81. — — — octauum.
82. — — — nonum.
83. — — — decimum.
84. Ganglion thoracicum vndecimum. — Defuit in hoc cadauere ganglion thoracicum duodecimum dextrum et finistrum.
85. Ganglion lumbale finistrum primum.
86. — — — secundum.
87. — — — quartum.
88. — — — quintum.
89. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion thoracicum finistrum quintum et sextum.
90. Idem neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion thoracicum sextum et septimum.
91. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion thoracicum septimum et octauum.
92. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion thoracicum octauum et nonum.
93. Neruus sympathicus in duos ramos fissus, anastomoticus inter ganglion thoracicum nonum et decimum.
94. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion thoracicum decimum et vndecimum.
95. Anastomosis inter ganglion thoracicum vndecimum et primum ganglion lumbale finistri lateris.
96. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion lumbale finistrum primum et secundum.
97. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion lumbale secundum et quartum.
98. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion lumbale quartum et quintum.
99. 99. Quinque rami, in quos neruus sympathicus finditur, confluentes in ganglion lumbale quintum.
100. Neruus sympathicus, anastomoticus inter ganglion lumbale finistrnm quintum et ganglion sacrale primum.
101. 102. Duae radices, quibus construitur ganglion 79. ex neruo dorsali sexto, nempe eius ramo anteriori. Hoc de omnibus neruis dorsalibus et lumbalibus in hac Tabula valet.
103. Simplex radix nerui dorsalis septimi ad ganglion thoracicum septimum.
104. Duae radices nerui dorsalis octaui, instar laquei arteriam intercostalem sextam comprehendentes, quae ganglion 81. componunt.
105. Tres radices ex neruo dorsali nono natae, in ganglion 82. confluentes.
106 Ramus posterior nerui dorsalis decimi.
107. Prima radix nerui dorsalis decimi, ad ganglion 83. decurrens.
108. Secunda radix nerui dorsalis decimi, ad idem ganglion se conferens.

109. Ana-

109. Anaſtomoſis inter neruum decimum et vndecimum.

110. Surculi neruoſi quos haec anaſtomoſis ad Transuerſum abdominis mittit.

111. Radix nerui dorſalis vndecimi, quam largitur ganglio 84.

112 Surculus quem neruus dorſalis duodecimus mittit ad ganglion thoracicum vndecimum.

113. 113. Duae radices, quas neruus dorſalis duodecimus ad ganglion lumbale primum mittit.

114. Radix nerui lumbalis primi in duos ramos fiſſa, qui ad neruum ſympathicum 96. decurrunt.

115. Anaſtomoſis inter neruum lumbalem ſiniſtrum primum et ſecundum.

116. Prima radix, quam neruus lumbalis ſecundus ad ganglion lumbale ſecundum mittit.

117. Surculus ad Pſoam maiorem.

118. Secunda radix, quam neruus lumbalis ſecundus ad ganglion lumbale ſecundum mittit.

119. Truncus ex duabus radicibus nerui lumbalis ſecundi natus, qui rurſus in duos ſurculos finditur (120.).

120. Surculi ex trunco 119. nati ad ganglion lumbale primum transeuntes.

121. Ramus, quem dat neruus lumbalis primus ad Transuerſum abdominis.

122. Ramus nerui lumbalis primi ad Quadratum lumborum.

123. Ramus, quem neruus lumbalis primus ad Pſoam minorem mittit.

124. 124. Neruus anaſtomoticus inter neruum lumbalem primum et ſecundum.

125. 125. 125. Nerui lumbalis primi ramus cutaneus, qui ad cutem ſuperioris et exterioris partis femoris transit.

126. Nerui lumbalis primi ramus ad arteriam lumbalem primam, quae hic picta non eſt, migrans.

127. 127. 127. Neruus ſpermaticus externus ſiniſtri lateris, qui, vt in latere dextro (Tab. CLXIX. Fig. 1.) partim cum ligamento rotundo ad vterum decurrit, partim per annulum abdominalem delatus in cute montis Veneris euaneſcit.

128. Neruus anaſtomoticus inter neruum lumbalem ſiniſtrum primum et ſecundum.

129. Ramus nerui lumbalis ſecundi ad Quadratum lumborum.

130. Ramus eiusdem nerui lumbalis, etiam ad Quadratum lumborum migrans.

131. 131. Ramus eiusdem nerui lumbalis cutaneus. Sub crure externo Obliqui deſcendentis abdominis extrorſum ita fertur, vt in cute euaneſcat, quae paullo exterius glandulas inguinales tegit.

132. Rami muſculares a neruo lumbali ſecundo ad Pſoam maiorem et minorem.

133. 133. Neruus cutaneus externus genu, ex neruo lumbali ſecundo ortus.

134. Rami nerui lumbalis ſecundi in Pſoa maiori deſinentes.

135. Neruus obturatorius.

136. 136. Prima radix nerui obturatorii, quam exhibet neruus lumbalis ſecundus.

137. 137. Secunda radix nerui obturatorii, ex neruo lumbali tertio nata.

138. Tertia radix, quam neruus obturatorius a neruo lumbali quarto accipit.

139. Neruus cruralis.

140. Prima radix nerui cruralis, quam dat neruus lumbalis ſecundus.

141. Secunda radix nerui cruralis, a neruo lumbali tertio nata.

142. Tertia radix, a neruo lumbali quarto orta.

143. 143. Ramus nerui cruralis ad muſculum iliacum internum migrans.

144. 144. Anaſtomoſis inter neruum lumbalem tertium et quartum.

145. Neruus ex ganglio thoracico ſeptimo natus, ad arteriam intercoſtalem quintam decurrens.

146. Neruulus duobus ſurculis ex ganglio 80. proueniens, in duo filamenta diuiſus, qui ad tunicam muſcularem aortae feruntur.

147. Ramus, quem ganglion 81. mittit, partim ad arteriam intercoſtalem ſextam partim ad aortam pertinens.

148. Ramus aorticus ex ganglio 82. natus.

149. Alius ramus aorticus, qui ſtatim in duos ramos diuiditur.

150. Ramus primus ad aortam migrans.

151. Ra-

151. Ramus ſecundus cum neruo 152. coniunctus.

152. Neruus ex ganglio 83. ortus, cum neruo 151. coniunctus.

153. Tres ſurculi, ex coniunctione horum neruorum. (151. 152.) nati, quorum duo ſuperiores in tunica muſculari aortae terminantur, inferior vero anaſtomoſin init cum ganglio coeliaco ſiniſtro quarto.

154. Anaſtomoſis inter ganglion thoracicum decimum et neruum dorſalem vndecimum.

155. Neruulus duobus ſurculis ex neruo ſympathico natus, ad arteriam intercoſtalem nonam transiens.

156. 156. 156. Nerui ſplanchnici truncus princeps.

157. Radix prima nerui ſplanchnici, ex neruo ſympathico (90) nata.

158. Radix ſecunda nerui ſplanchnici a ganglio thoracico 81.

159. Radix tertia, quam ganglion 82. ad neruum ſplanchnicum mittit.

160. Diuiſio nerui ſplanchnici ſub diaphragmate et quidem in hoc cadauere in quinque ramos, qui mox inter ſe ita vniuntur, vt in vnum vel alterum ganglion coeliacum intumeſcant.

161. 161. Neruus ſplanchnicus acceſſorius ſeu ſecundarius ex ganglio 83. natus.

162. Anaſtomoſis inter neruum ſplanchnicum principem et acceſſorium.

163. 163. Diuiſio nerui ſplanchnici acceſſorii, et quidem in hoc cadauere in ſex ramos, qui, vt in ſplanchnico principe accidit, in ganglion vnum vel alterum coeliacum transeunt.

164. 164. Radix ſingularis, quam mittit ganglion 84. ad ganglion coeliacum ſecundum ſiniſtrum.

165. 165. Neruus renalis poſterior, in duos ramos diuiſus.

166. 166. Primus ramus anaſtomoſin habet cum ganglio coeliaco ſiniſtro primo et cum ganglio renali.

167. Secundus ramus transit ad ganglion renale ſiniſtrum.

168. Ganglion coeliacum primum.
169. — — ſecundum.
170. — — tertium.
171. — — quartum.
172. — — quintum.
173. — — ſextum.
174. — — ſeptimum.
175. — — octauum.
176. 176. — — nonum.
177. — — decimum.

178. Primus neruus anaſtomoticus inter ganglion coeliacum dextrum decimum et ſiniſtrum quintum. Conf. Tab. CLXX.

179. Secundus neruus anaſtomoticus inter ganglion coeliacum dextrum decimum et ſiniſtrum quintum.

180. Anaſtomoſis inter ganglion dextrum vndecimum et ganglion ſiniſtrum nonum et decimum.

181. Ganglion coeliacum ſiniſtrum vndecimum.

182. Ganglion coeliacum ſiniſtrum duodecimum.

Haec ganglia, numero et magnitudine inconſtantia, e neruo ſplanchnico principe et ſecundario, neruo 164. et tandem a neruo renali ſiniſtro conformata, componunt *plexum ſemilunarem* ſeu ſolarem, in hac Tabula a ſiniſtro latere ſpectatum. Ganglia ſingula, e quibus plexus ille conſtat, vario modo inter ſe copulantur: anaſtomoſes vero inter illas, ob partium multitudinem numeris notatae non ſunt.

183. Ganglii coeliaci dextri noni et decimi portio ſiniſtra et poſterior, ex qua naſcuntur tres radices ganglii phrenico-hepatici 184.

184. Ganglion phrenico-hepaticum, quod in duos ſurculos ſecedit, qui ſtatim confluunt in vnum truncum.

185. Truncus, in quem dicti ſurculi confluunt.

186. Ramus ex radice ganglii 184. natus, qui poſtquam miſit ſurculum (187.) ad plexum neruoſum, arteriae coronariae et hepaticae ſiniſtrae truncum communem retis inſtar comprehendentem, ſeſe coniungit cum ramo 185. in neruum 188.

187. Surculus ad plexum neruosum, arteriae coronariae et hepaticae finiftrae truncum communem retis inftar comprehendentem.

188. Neruus, in duos ramos fiffus, fcilicet in alterum, fuprarenalem finiftrum, et alterum hepaticum dextrum.

189. 189. Ramus fuprarenalis ante cardiam ad capfulam fuprarenalem finiftram defcendens. (Ramus hepaticus dexter in hac Tabula non bene pingi potuit: hinc conferenda eft Tabula CLXXII.).

190. Secundus princeps ramus ganglii phrenico-hepatici. Conf. Tab. CLXX.

191. Surculi ex ganglio coeliaco finiftro fexto nati, ad capfulam fuprarenalem finiftram transeuntes.

192. Tres furculi abfciffi, quos ganglion coeliacum finiftrum tertium ad capfulam fuprarenalem mittit.

193. Neruus anaftomoticus inter ganglion coeliacum finiftrum quartum et feptimum, ex quo furculus ad partem lumbalem diaphragmatis mittitur.

194. 194. Surculus communicans inter ganglion coeliacum finiftrum quartum et neruum 153. Abfciffus eft neruus ganglii coeliaci quarti phrenicus, pluribus furculis in concaua facie partis lumbalis diaphragmatis ludentibus terminatus.

195. Neruus phrenicus, ex ganglio coeliaco finiftro quarto ortus.

196. 196. Neruus hepatico-gaftricus, quem generat ganglion coeliacum finiftrum quintum.

197. Ramulus, qui cum tribus aliis ex hoc neruo ad concauam faciem diaphragmatis fertur.

198. Eiusdem nerui (196.) rami quinque hepatico-gaftrici. Conf. Tab. CLXXII.

199. Neruus ganglii coeliaci finiftri quinti phrenicus.

200. Neruus anaftomoticus inter ganglia coeliaca finiftri et dextri lateris.

201. Plexus gaftricus, maxime ex concurfu gangliorum coeliacorum finiftri lateris et nerui vagi compofitus.

202. Plexus hepaticus, a gangliis coeliacis finiftris compofitus.

203. Plexus lienalis, ex quo quatuor furculi lienales propullulant. Conf. Tab. CLXXII.

204. Radix ganglii coeliaci finiftri octaui ad plexum lienalem migrans.

205. Quatuor radices, quarum vna ex ganglio coeliaco finiftro quinto et fexto reliquae tres ex ganglio quinto oriuntur.

206. Radix, quam mittit ganglion coeliacum dextrum nonum et decimum (183.).

207. Duae radices plexus lienalis, quae oriuntur ex ganglio coeliaco finiftro decimo.

208. Nerui pancreatici dextri, quos dat plexus lienalis.

209. 209. 209. Nerui lienales, qui arteriam lienalem comitantur.

210. Neruus pancreaticus.

211. 211. Rami neruorum lienalium, qui arteriam epiploicam finiftram fequuntur.

212. 212. 212. 212. 212. Nerui plexus lienalis, qui cum arteriis lienalibus propriis in hilum lienale intrant.

213. 213. 213. Nerui, qui cum arteriis breuibus fundum ventriculi petunt.

214. Plexus mefentericus fuperior, a gangliis coeliacis finiftris ortus.

215. Ganglion renale finiftrum primum.

216. Anaftomofis huius ganglii cum ganglio renali dextro tertio.

217. Ganglion renale finiftrum fecundum.

218. — — — tertium.

219. — — — quartum.

220. — — — quintum.

221. — — — fextum.

222. — — — feptimum.

223. Neruus primus renalis anterior finifter, a ganglio renali fexto et feptimo ortus. Hic et omnes reliqui nerui renales anteriores cum ramis arteriae renalis ad hilum et fic porro vsque ad interiorem fubftantiam feruntur.

224. Surculus, quem fpargit ganglion renale fextum finiftrum ad capfulam fuprarenalem.

225. Neruus fecundus renalis anterior ganglii renalis fexti.

226. Neruus tertius renalis anterior, ex eodem ganglio.

227. 227. Neruus quartus renalis anterior,

tribus

tribus ſurculis ex ganglio renali quinto natus.

228. 228. Neruus renalis anterior quintus.

229. Anaſtomoſis inter ganglion renale ſiniſtrum quintum et ganglion lumbale ſiniſtrum primum.

230. Neruus communicans inter ganglion renale ſecundum et ganglion coeliacum ſiniſtrum vndecimum.

231. Anaſtomoſis huius nerui cum ganglio renali ſiniſtro primo.

232. Anaſtomoſis inter ganglion renale ſiniſtrum primum et ganglion coeliacum ſiniſtrum vndecimum.

233. Anaſtomoſis inter ganglion renale ſiniſtrum primum et ſecundum.

234. Anaſtomoſis inter ganglion renale dextrum primum et neruum 233.

235. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale ſiniſtrum ſecundum et quartum.

236. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale ſiniſtrum ſecundum et tertium.

237. Anaſtomoſis ſecunda inter ganglion 217. et 218.

238. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale ſiniſtrum ſecundum et quartum.

239. Neruus anaſtomoticus inter ganglion renale ſiniſtrum tertium et quartum.

240. Ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum.

241. Ganglion ſpermaticum ſiniſtrum ſecundum.

242. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum et ganglion renale ſiniſtrum tertium.

243. Neruus ſpermaticus ſiniſter primus, ex hoc neruo anaſtomotico natus.

244. Neruus ſpermaticus ſiniſter ſecundus et tertius, qui ex ganglio ſpermatico primo oriuntur.

245. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum dextrum primum et ganglion renale ſiniſtrum tertium.

246. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum et ganglion renale ſiniſtrum quintum.

247. Neruus anaſtomoticus inter ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum et ganglion lumbale ſiniſtrum primum.

248. Nerui anaſtomotici ex ganglio ſpermatico primo ſiniſtro communi origine nati atque in ganglion renale ſiniſtrum quintum terminati.

249. Anaſtomoſis ganglii ſpermatici primi ſiniſtri cum ganglio ſpermatico ſecundo ſiniſtro.

250. Anaſtomoſis ganglii ſpermatici ſecundi cum ganglio lumbali ſecundo.

251. Tres radices, quibus ganglion ſpermaticum ſiniſtrum primum cum ganglio ſpermatico tertio copulatur. Conf. Tab. CLXX.

252. Anaſtomoſis nerui a ganglio ſpermatico dextro primo nati cum ganglio renali ſiniſtro ſecundo.

253. Anaſtomoſis prima eiusdem nerui, a ganglio ſpermatico dextro enati, cum ganglio renali ſiniſtro tertio.

254. Anaſtomoſis ſecunda eiusdem nerui cum ganglio renali ſiniſtro tertio.

255. Ramus, qui plexum meſentericum inferiorem auget. Conf. Tab. CLXX.

256. Rami hypogaſtrici, quos ganglion ſpermaticum ſecundum ſiniſtrum emittit.

257. Anaſtomoſis inter ganglion lumbale ſiniſtrum primum et ſecundum.

258. Surculus ex hac anaſtomoſi natus, ad aortam migrans.

259. Secundus ſurculus nerui 257. ad arteriae lumbalis vicinae membranam muſcularem decurrens.

260. Radix, quam mittit neruus lumbalis tertius ad faciendas anaſtomoſes 261. 262.

261. Anaſtomoſes cum ganglio lumbali ſecundo.

262. Anaſtomoſis cum ganglio lumbali quarto.

263. Duo ſurculi ad aortam.

264. Neruus anaſtomoticus inter ganglion lumbale ſiniſtrum quartum et neruum 144.

265. Neruus ganglii lumbalis ſiniſtri quarti, qui ſequitur arteriam lumbalem vicinam.

266. Radix, quam mittit neruus lumbalis quartus ad ganglion lumbale quartum.

267. Radix a neruo lumbali quarto orta, ad neruum ſympathicum ſe conferens.

268. Truncus, ex quatuor radicibus a neruo lumbali quinto prouenientibus enatus, ad neruum ſympathicum transiens.

 269. Trun-

269. Trunculus ex duabus radicibus a neruo lumbali quinto prouenientibus compositus, ad ganglion 88. transiens.

270. Tres radices a neruo lumbali quinto ortae, in trunculum communem confluentes, qui in ganglion 88. immergitur.

271. 271. 271. Surculi arteriosi ad ramos arteriae hypogaſtricae migrantes.

272. 272. 272. 272. Ramus hypogaſtricus ganglii lumbalis acceſſorii primi, qui, poſtquam plexum hypogaſtricum compoſuit, ſeſe coniungit cum ganglio lumbali ſiniſtro quarto. Conf. Tab. CLXX.

273. Ramus nerui 272. anaſtomoticus, quo neruus ſympathicus dextri lateris, retro aortam, paullo ſupra originem arteriae meſentericae inferioris cum neruo ſympathico ſiniſtri lateris coniungitur.

274. Radices ex neruo ſympathico dextro natae, quae componunt neruum 275.

275. 275. Neruus communicans, quo neruus ſympathicus lateris dextri, inter quartam et quintam vertebram lumborum, retro arterias iliacas, cum neruo ſympathico ſiniſtri lateris coniungitur.

276. Neruus anaſtomoticus, tribus radicibus e ganglio lumbali quinto dextro prouenientibus enatus, qui coniungitur cum neruo ſympathico lateris ſiniſtri (100.). Conf. Tab. CLXIX. Fig. 1. 2.

277. Nerui vagi ſiniſtri truncus.

278. Neruus recurrens, ex vago natus.

279. Rami cardiaci nerui vagi ſiniſtri.

280. Rami oeſophagei ſuperiores.

281. Primus neruus pulmonalis in tres ramos fiſſus.

282. Secundus neruus pulmonalis in tres ramos diuiſus.

283. Tertius neruus pulmonalis in duos ramos diuiſus.

284. Anaſtomoſis inter ſecundum et tertium neruum pulmonalem.

285. Quartus neruus pulmonalis, in quinque ſurculos diuiſus.

286. Quintus neruus pulmonalis.

287. Anaſtomoſis inter, quintum et tertium neruum pulmonalem.

288. Sextus neruus pulmonalis.

289. Septimus neruus pulmonalis, in duos ramos fiſſus.

Hic ſeptem nerui pulmonales, junctim ſumti, *plexus pulmonalis* nomen gerere ſolent.

290. 291. 292. Tres rami maiores, in quos in hoc cadauere neruus vagus, emiſſis prioribus ramis, diuiditur. Ramus 292. omnium maximus et pro continuatione trunci habendus eſt.

293. Ramus nerui 292. oeſophageus.

294. Anaſtomoſis prima rami 292. cum ramo 291.

295. 295. Vlterior decurſus rami 292. nerui vagi, ante oeſophagum, vbi cum ramo 291. et cum ramis nerui vagi dextri commercium habet.

296. Duo ſurculi magis anteriores nerui vagi dextri, ante oeſophagum decurrentes.

297. Prima anaſtomoſis ſurculi 296. nerui vagi dextri cum ramo 295. nerui vagi ſiniſtri.

298. Secunda anaſtomoſis.

299. Anaſtomoſis ſurculi 296. cum ramo 295.

300. Gangliolum oeſophageum, ex quo quatuor ſurculi oeſophagei excurrunt.

301. Ramus oeſophageus rami 295.

302. Rami oeſophagei nerui vagi dextri.

303. Secunda anaſtomoſis inter ramum 291. et 292.

304. Tertia anaſtomoſis.

305. Quarta anaſtomoſis.

306. Surculi oeſophagei rami 291.

307. Continuatio nerui vagi ſiniſtri (295.) per foramen oeſophageum diaphragmatis, ad componendum truncum anteriorem plexus neruorum ventriculi et hepatis.

308. Prima anaſtomoſis nerui 290. et 291.

309. Surculus inde natus, ad oeſophagum transiens.

310. Secunda anaſtomoſis nerui 290. et 291.

311. Rami oeſophagei nerui 291.

312. 312. Ramus nerui vagi dextri, ex cauo thoracis dextro in ſiniſtrum transiens.

313. 314. Duo ſurculi nerui vagi dextri confluentes in ramum 315.

315. 315. 315. Ramus, qui, retro oeſophagum, tamquam truncus nerui vagi dextri, ex cauo dextro thoracis in ſiniſtrum fertur, vbi, pariter ac neruus 312. va-

rias

rias init anaſtomoſes cum ramis nerui vagi ſiniſtri.

316. Nerui 312. primus ramus, qui fere aorticus eſt.

317. Primus eius ſurculus aorticus.

318. Secundus ſurculus aorticus.

319. Tertius ſurculus aorticus.

320. Quartus ſurculus aorticus.

321. Quintus ſurculus aorticus.

322. Surculus, qui altero filamento anaſtomoſin init cum neruo 291. altero oeſophagum adit.

323. Filamentum anaſtomoticum cum neruo 391.

324. Filamentum oeſophago implantatum.

325. Secundus ramus nerui 291. in duos ramos (326. 327.) diuiſus.

326. Alter ramus ſurculos anaſtomoticos praebet cum neruo 290. et 315.

327. Alter ramus ad ganglion oeſophageum migrat, facta prius anaſtomoſi (328.) cum neruo 290.

328. Anaſtomoſis nerui 327. et 290.

329. Anaſtomoſis inter neruum 290. et 315.

330. Ramus nerui 290. ad ganglion oeſophageum ſe conferens.

331. Ganglion oeſophageum.

332. Tres rami ex hoc ganglio ad oeſophagum decurrentes.

333. Continuatio nerui 290. qui nunc euadit truncus poſterior plexus ventriculi et hepatis atque in duos ramos praecipuos 334. 340. finditur.

334. Alter ramus ſtatim in duos ſecedit ramulos

335. Prior ramulus in ganglion coeliacum decimum ſiniſtrum inſeritur.

336. Surculus ex hoc ramulo natus, anaſtomoticus cum ſurculo 339.

337. Alter ramulus nerui 334. gaſtricus, in duos diuiditur ſurculos.

338. Alter ſurculus breuior eſt.

339. Alter ſurculus, longior, anaſtomoſin habet cum neruo 336.

340. Alter ramus nerui 333. in quinque ramos diuiſus eſt, quorum primus anaſtomoſin init cum neruo 337. et dein in facie poſteriori cardiae duobus ſurculis deſinit: ſecundus ramus in facie anteriori cardiae conſumitur: tertius ramus, in duos ramulos (341. 342.) diuiſus eſt: quartus et quintus ramus plexum gaſtricum augent.

341. Ramulus rami tertii nerui 340. in facie poſteriori curuaturae minoris ventriculi deſinens.

342. Alter ramulus rami tertii nerui 340. hepatico-gaſtricus diuiditur in ramum adſcendentem et deſcendentem.

343. Ramus adſcendens nerui 342. hepaticus, in plexum hepaticum terminatur. Conf. Tab. CLXXII.

344. Ramus deſcendens nerui 342. gaſtricus, comite arteria coronaria ventriculi ad curuaturam minorem tranſit.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXII.

Nerui hepatis atque ventriculi, ex confluxu gangliorum coeliacorum dextri et ſiniſtri lateris compoſiti.

Walter *Tabul. neruor. thorac. et abdom.* Tab. IV. (⅔)

1. 1. 1. Facies inferior lobi dextri hepatis.
2. 2. 2. Facies inferior lobi ſiniſtri hepatis.
3. Lobulus Spigelii.
4. Veſicula fellea.
5. Ductus cyſticus.
6. Ductus hepaticus.
7. Ductus choledochus.
8. Ligamentum rotundum hepatis, quod antea fuerat vena vmbilicalis.
9. 9. Ligamentum ſuſpenſorium.
10. Pancreas.
11. Cardia.
12. Saccus coecus ventriculi.
13. Pylorus.
14. 14. Duodenum.
15. 15. 15. Pars omenti gaſtro-colici.
16. 16. Pars omenti gaſtro-hepatici.
17. Partis lumbalis diaphragmatis portio.
18. Vena caua.
19. 19. Vena portarum.
20. Arteria hepatica dextra.
21. Arteria cyſtica.
22. Arteria pylorica.
23. Arteria gaſtro-duodenalis.
24. 24. Arteria gaſtro-epiploica dextra.
25. Ramus omentalis.
26. 26. Arteria gaſtro-epiploica ſiniſtra.
27. Arteria hepatica ſiniſtra, quae cum coronaria ventriculi communi trunco in hoc praeparato naſcitur.
28. Arteria coronaria ventriculi.
29. Arteria cardiaca.
30. Arteria lienalis ſeu ſplenica.
31. Ramus pancreaticus ex arteria lienali.
32. Ganglion coeliacum ſiniſtrum quartum.
33. — — — quintum.
34. — — — ſextum.
35. — — — ſeptimum.
36. — — — nonum.
37. — — — decimum.
38. Radices ganglii phrenico-hepatici. Conf. Tab. CLXX. CLXXI.
39. Ganglion phrenico-hepaticum, quod in duos ſecedit ſurculos. Conf. Tab. CLXX. CLXXI.
40. Secundus princeps ramus ganglii phrenico-hepatici. Conf. Tab. CLXX.

41. 41. Ramus ex prima radice ganglii phrenico-hepatici natus, qui, poſtquam ſeſe coniunxit cum trunco ex duorum ſurculorum ganglii phrenico-hepatici confluxu enato, format neruum 42.

42. Trunculus in duos ramos, dextrum et ſiniſtrum (43. 44.) fiſſus.

43. Ramus ſiniſter ſeu ſuprarenalis ante cardiam fertur, ita, vt tandem in capſula ſuprarenali ſiniſtra terminetur. Conf. Tab. CLXXI.

44. 44. Ramus dexter, hepaticus, cum arteria hepatica ſiniſtra ad ſiniſteriorem ſedem hepatis fertur.

45. 45. Truncus anterior nerui vagi ſiniſtri, qui princeps neruus eſt neruorum ſiniſtrorum hepatis et ventriculi. Eius rami poſſunt diuidi in adſcendentes, hepaticos, et deſcendentes ſtomachicos.

46. Ramulus cardiacus ex neruo 145. ortus.

47. 47. Ramuli, in quos neruus 46. finditur.

48. 48. Rami nerui vagi (45.) qui ad fundum ventriculi et ad ſaccum coecum tendunt.

49. 49. 49. Rami, qui ad corpus et curuaturam minorem feruntur.

50. Primus ramus adſcendens ſeu hepaticus nerui vagi (45.) in duos ſurculos (51 52.) diuiſus.

51. Alter ſurculus, qui in plexu neruoſo arteriam hepaticam ſiniſtram cingente euaneſcit.

52. 52. Alter ramus anaſtomoticus eſt cum ramo tertio adſcendente hepatico.

53. Secundus ramus adſcendens ſeu hepaticus nerui vagi (45.) in quatuor ramos (54. 62. 66.) diuiſus.

54. Ramus primus nerui 53. duabus anaſtomoſibus (55. 56.) cum ramo nerui ſympathici ſiniſtri (79.) coniunctus in duos ſurculos (57. 60.) diuiditur.

55. 56. Anaſtomoſes duae nerui 54. cum ramo (79.) nerui ſympathici ſiniſtri.

57. Primus ſurculus nerui 54. qui cum neruo 58. confluit.

58. 58. Ramus, quem emittit plexus neruoſus arteriam hepaticam ſiniſtram cingens, qui neruo 57. jungitur.

59. 59. Varii ſurculi ex communi trunculo neruorum 57. et 58. enati atque plexui hepatico ſeſe immiſcentes.

60. 60. 60. Secundus ſurculus nerui 54. deſcendit et facta anaſtomoſi cum neruo 84. ſtomachicus fit.

61. 61. 61. Filamenta huius ſurculi, quae ad ventriculum feruntur.

62. Secundus ramus nerui 53. anaſtomoticus eſt.

63. Anaſtomoſis prima cum neruo 60.

64. Secunda anaſtomoſis cum eodem neruo ſtomachico.

65. Tertia anaſtomoſis cum ramo 58.

66. Tertius et quartus nerui 53. ramus augent plexum neruoſum hepaticum, partim inſeruntur in neruum ſtomachicum.

67. Tertius ramus adſcendens ſeu hepaticus nerui vagi (45.).

68. Coniunctio huius nerui (67.) cum neruo 81.

69. Coniunctio nerui 67. cum neruo 79.

70. Truncus nerui hepatico-gaſtrici, quem generat ganglion coeliacum ſiniſtrum quintum. Conf. Tab. CLXXI.

71. Primus ramus nerui hepatico-gaſtrici in fundo ventriculi deſinens.

72. Secundus ramus nerui hepatico-gaſtrici, qui cardiacus eſt.

73. Tertius et quartus ramus nerui hepatico-gaſtrici ſtatim in vnum trunculum (74.) confluentes.

74. Trunculus, in quem nerui 73. confluunt.

75. Ramulus cardiacus trunculi 74.

76. 76. Prima anaſtomoſis nerui 74. cum neruo 79.

77. Secunda anaſtomoſis nerui 74. cum eodem neruo.

78. Inſertio nerui 74. in plexum neruoſum, qui arteriam hepaticam ſiniſtram auget.

79. 79. 79. 79. Quintus ramus nerui hepatico-gaſtrici, varios ramos exhibens.

80. 80. Primus ramus nerui 79. gaſtricus, in fundo ventriculi euaneſcens.

81. Secundus ramus, anaſtomoticus cum trunco anteriori nerui vagi ſiniſtri (45.).

82. 82. Rami nerui 79. in plexum hepaticum ſiniſtrum inſerti.

83. 83. Inſertio nerui 79. in ramum deſcendentem hepatico-gaſtricum.

84. 84. Ramus defcendens hepatico-gaftricus, qui oritur ex plexu hepatico finiftro.

85. Communicatio huius nerui (84.) cum plexu hepatico finiftro.

86. Finis nerui 84. in curuatura minori ventriculi.

87. 87. Neruus gaftricus primus, ex plexu gaftrico ortus, ad curuaturam minorem et faciem anteriorem ventriculi pertinens.

88. Surculus a neruo 64. adueniens, qui neruum 87. auget.

89. Secundus neruus gaftricus, quem generat plexus gaftricus.

90. Tertius neruus gaftricus, ad planum pofterior ventriculi tendens, quem plexus ftomachicus emittit.

91. 91. Quartus neruus gaftricus, ad faciem pofticam ventriculi migrans.

92. 92. Quintus neruus gaftricus, ex plexu gaftrico ortus.

93. 93. Rami eius, qui ad curuaturam minorem et faciem anteriorem ventriculi pertinent.

94. Ramus hepatico-gaftricus ex trunco pofteriori plexus ventriculi. Conf. Tab. CLXXI.

95. Ramus eius adfcendens hepaticus, in plexu finiftro hepatico definens.

96. Ramus defcendens nerui 94. qui cum quinto neruo gaftrico anaftomofi coniungitur et fic ad curuaturam minorem properando in vtraque facie ventriculi terminatur.

97. 97. Ramus prior primi rami nerui vagi, in ganglion coeliacum decimum finiftrum infertus (37.).

98. Alter ramus, anaftomoticus, gaftricus, rami prioris primi trunci nerui vagi. Conf. Tab. CLXXI.

99. Radices plexus lienalis, quas exhibent ganglia coeliaca finiftra, quibus accedit radix a ganglio coeliaco dextro nono et decimo. Conf. Tab. CLXXI.

100. Plexus lienalis.

101. Quatuor furculi lienales, qui ex hoc plexu oriuntur.

102. 102. Nerui pancreatici anteriores, ex plexu lienali nati.

103. 103. Plexus hepaticus dexter, a gangliis, tam dextri quam finiftri lateris compofitus. Ab hoc plexu hepar, veficula fellea, ventriculus, duodenum et pancreas accipiunt neruos.

104. 104. Primus ramus duodenalis, quem exhibet plexus hepaticus dexter.

105. Secundus ramus duodenalis plexus hepatici dextri.

106. Tertius ramus duodenalis plexus hepatici dextri.

107. 107. Quartus ramus duodenalis plexus hepatici dextri.

108. Quintus neruus duodenalis, duobus furculis ex plexu hepatico ortis enatus.

109. Sextus neruus duodenalis plexus hepatici dextri.

110. 110. Primus neruus pancreaticus dexter, ex plexu hepatico dextro natus.

111. Secundus neruus pancreaticus dexter.

112. 113. Tertius et quartus neruus pancreaticus dexter.

114. Neruus, qui focia arteria pylorica (22.) partim verfus pylorum, partim ad principium duodeni migrat.

115. 115. 115. 115. Nerui gaftro-epiploici dextri, ex plexu hepatico dextro nati. Veftigia arteriae epiploicae dextrae fequuntur atque vario modo anaftomofes inter fe faciunt.

116. 116. Nerui pylorici pofteriores et inferiores.

117. Neruus a neruis gaftro-epiploicis natus atque in facie anteriore pylori definens.

118. 118. Neruus omentalis primus.

119. Neruus omentalis fecundus.

120. — — tertius.

121. — — quartus.

122. — — quintus.

Omnes hi nerui omentales fociis arteriis omentalibus vndique pererrant omentum magnum: interim tamen neque minutiffimum furculum fpargunt ad ipfum omentum, fed omnes cum arteriis currunt.

123. 123. 123. 123. Rami neruorum gaftro-epiploicorum, qui in curuatura maiori ventriculi terminantur.

124. Tres trunci ex gangliis coeliacis dextris nati, qui plexum hepaticum augent. Conf. Tab. CLXX.

125. Quar-

125. Quartus neruus hepaticus, inter aortam et venam cauam natus, qui finifteriori ora venae cauae inferioris pallulum tegitur, vbi tunc adfcendendo ad hepar procedit et in plexum hepaticum terminatur. Conf. Tab. CLXX.

Ex plexu hepatico nafcuntur nerui, qui migrant ad ductum choledochum ad ductum cyfticum, ad ductum hepaticum, ad veficulam felleam et tandem ad hepar ipfum.

126. Nerui ad ductum choledochum pertinentes.

127—130. Nerui, qui in ductu cyftico confumuntur.

131. Neruus cyfticus, qui in arteriae cyfticae fociae tunica mufculari euanefcit.

132. Nerui veficulae felleae.

133. Nerui in ductu hepatico euanefcentes.

134. 134. 134. Nerui hepatici, qui partim comite arteria hepatica, partim focia vena portarum, ad hepatis fubftantiam feruntur. Illi furculi neruofi, qui cum vena portarum hepar adeunt, plerumque *nerui hepatici pofteriores* nominantur.

In ipfo plexu hepatico, tam dextro quam finiftro, in eiusque ramis anterioribus et pofterioribus, inueniuntur *ganglia hepatica*, figura, magnitudine, numero inconftantia. Haec, quia facile per fe patent, numeris notata non funt.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXIII.

FIG. 1. *Nerui lumbales eorumque plexus.*

IO. AD. SCHMIDT *Comment. de nerv. lumbal.* Tab. II. (2/3)

1. Vertebra duodecima dorſi.
2.—6. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia, quarta, quinta.

Omnia corpora vertebrarum in medio diſſecta ſunt.

7. 7. Os ſacrum.
8. Coſta duodecima.
9. 9. Quadratus lumborum.
10. Pars Obliqui deſcendentis abdominis.
11. Pars Obliqui adſcendentis.
12. Pars Transuerſi abdominis.
13. Iliacus internus.
14. Reſiduum Pſoae maioris abſciſſi.
15. Arteria cruralis, paullo introrſum ducta.
16. Arteria epigaſtrica inferior.
17. — abdominalis HALLERI.
18. — circumflexa ilium.
19. Glutaeus maximus.
20. Glutaeus medius.
21. Tenſor vaginae femoris.
22. 22. Sartorius.
23. Exigua portio Vaſti interni.
24. 24. Rectus femoris.
25. Exigua portio Vaſti externi.
26. 26. Reſiduum Adductoris longi, cuius interior ſuperficies antrorſum verſa eſt.
27. Gracilis.
28. Adductor breuis.
29. Exigua pars marginis ſuperioris Adductoris magni.
30. Obturator externus.
31. Pectineus, ſolutus et reclinatus.
32. 32. 32. Decurſus nerui ſympathici ſuper vltima vertebra dorſi et quinque vertebris lumborum.
33. Ganglion lumbale primum.
34. — — ſecundum.
35. — — tertium.
36. — — quartum.
37. — — quintum.
38. Neruus ad ſympathicum ab vltimo dorſalium acceſſorius.
39. 40. Nerui ad ſympathicum acceſſorii a primo pare neruorum lumbalium.
41. 42. Nerui ad ſympathicum acceſſorii a ſecundo pare neruorum lumbalium.
43. Neruus ad ſympathicum acceſſorius a tertio pare neruorum lumbalium.
44. Nerui ad ſympathicum acceſſorii a quarto pare neruorum lumbalium.

45. Nerui ad ſympathicum acceſſorii a quinto pare neruorum lumbalium.

46. Neruus dorſalis duodecimus ſeu vltimus.

47. Neruus acceſſorius ab hoc neruo ad ſympathicum.

48. Coniunctio nerui dorſalis duodecimi et lumbalis primi.

49. Neruus lumbalis primus.

50. 50. Neruus ileo-hypogaſtricus Schmidtii.

51. Ramus eius externus.

52. Ramus internus.

53. Neruus ileo-inguinalis Schmidtii.

54. Ramus eius interior.

55. Surculus huius rami interior.

56. Surculus exterior.

57. 57. 57. Ramus exterior nerui 53.

58. Prima communicatio, ſeu anſa communicationis neruea inter neruum lumbalem primum et ſecundum ſ. truncus lumbalis anterior primus.

59. Neruus lumbalis ſecundus.

60. Secunda communicatio, ſeu anſa communicationis neruea inter neruum lumbalem ſecundum et tertium ſ. truncus lumbalis anterior ſecundus.

61. Radix prima nerui ſpermatici externi.

62. Secunda radix, quae cum neruo lumbali inguinali coniuncta eſt.

63. 63. Neruus ſpermaticus externus.

64. 64. Ramus interior nerui ſpermatici externi, ad tunicam vaginalem teſticuli et Cremaſterem migrans.

65. Ramus exterior nerui ſpermatici externi, in duos ſurculos diuiſus.

66. Neruus lumbo-inguinalis.

67. Ramus eius exterior.

68. Ramus interior.

69. 69. Surculi interiores huius rami, ad arteriam cruralem ſeſe distribuentes.

70. Surculus exterior eiusdem rami, pluribus filamentis in ſuperiori et anteriori femoris latere euaneſcens.

71. Neruus cutaneus externus.

72. 72. Eius ramus exterior.

73. Ramus interior, qui cum neruo cutaneo medio coniungitur.

74. Radix tenuior ſuperior nerui cutanei externi.

75. Radix inferior craſſior nerui cutanei externi.

76. Surculus ex hac radice in muſculum pſoam maiorem ſe immergens.

77. 77. Neruus cutaneus anterior.

78. Eius ſurculus interior, qui ad arteriam cruralem vna cum neruis 61. transit.

79. Diuiſio nerui cutanei anterioris in duos ſurculos.

80. 80. Neruus cutaneus medius.

81. Neruus cutanens internus ſeu ſuperior, ex neruo 80. ortus.

82. Surculus interior nerui 80. cum neruo 77. coniunctus.

83. Surculus exterior.

84. 84. Tertia communicationis anſa neruea, ſeu truncus lumbalis anterior tertius.

85. Truncus lumbalis anterior quartus.

86. Truncus nerui cruralis.

87. 87. Surculi ex neruo crurali ad muſculum iliacum internum transeuntes.

88. 88. Neruus obturatorius.

89. 89. Surculi duo in Obturatorem externum ſeſe immergentes.

90. Ramus interior nerui obturatorii.

91. Ramus medius.

92. Ramus exterior.

93. Rami interioris (90.) ſurculus ſuperior, ad Adductorem longum pertinens.

94. Surculus inferior rami 90. in Gracilem ſe immergens.

95. 95. Neruus acceſſorius nerui obturatorii.

96. Surculus huius nerui cum neruo obturatorio ſe coniungens.

97. Surculus verſus articulationem migrans.

98. Surculus ad muſculum pectineum pertinens.

99. Neruus lumbalis quintus.

Fig. 2. *Nerui cutanei aliique ſuperficiales ex lumbalibus orti.*

Schmidt ibid. Tab. III. (2/3)

1—11. Vt in praecedente Figura.

12. Muſculus iliacus internus.

13. Pſoas maior.

14. Funiculus ſpermaticus abſciſſus.

15. Arteria cruralis, paullulum ad latus inclinata.

16. Ligamentum Fallopii, fibris tendineis musculi obliqui externi tectum.
17. Penis, integumentis denudatus.
18. Cremaster, tunicam vaginalem communem testiculi et funiculi spermatici obtegens.
19. 19. 19. 19. 19. Glandulae inguinales.
20. Pars puinguedinis in regione inguinali occurrentis.
21. 21. 21. Vaginae femoris lamina interior, musculos obtegens.
22. Laminae externae vaginae femoris pars.
23. Ramus horizontalis seu superior ossis pubis.
24. Pars aponeuroseos musculi obiqui descendentis.
25. 25. Neruus sympathicus.
26. Ganglion lumbale primum.
27. — — secundum.
28. — — tertium.
29. — — quartum.
30. — — quintum.
31. Neruus ad sympathicum accessorius a neruo dorsali duodecimo.
32. Nerui ad sympathicum accessorii a neruo lumbali primo.
33. 33. Nerui ad sympathicum accessorii a neruo lumbali secundo.
34. Neruus ad sympathicum accessorius a neruo lumbali tertio.
35. Nerui ad sympathicum accessorii a neruo lumbali quarto.
36. Nerui ad sympathicum accessorii a neruo lumbali quinto.
37. Surculi ex ganglio lumbali quinto ad neruum sympathicum.
38. Neruus ileo-hypogastricus.
39. Eius ramus exterior.
40. — — interior.
41. Neruus ileo-inguinalis.
42. Ramus eius exterior, in duo filamenta diuisus.
43. Ramus interior.
44. Eius surculus exterior, qui cum ramo 42. coniungitur.
45. Ramus interior rami 43.
46. Tria filamenta rami 42. qui partim in linea alba, partim supra Obliquum internum abdominis euanescunt.
47. Surculus rami 45. ad telam cellulosam regionis pubis tendens.
48. Filamentum surculi 47. ad telam cellulosam glandulas inguinales cingentem migrans.
49. Finis rami interni nerui ileo-inguinalis, qui cum neruo lumbo-inguinali se coniungit.
50. 50. Neruus spermaticus externus.
51. Filamentum eius abscedens et iterum accedens.
52. 52. 52. Surculus interior nerui spermatici externi, qui cum funiculo spermatico per annulum abdominalem transit et super Cremasterem egreditur.
53. Diuisio huius surculi in duo filamenta.
54. Surculus exterior nerui spermatici externi.
55. 55. Filamentum interius huius surculi, supra musculum obliquum internum egrediens et cum ramo externo nerui lumbo-inguinalis se coniungens.
56. Filamentum exterius, eodem modo anastomosin efficiens.
57. Neruus lumbo-inguinalis super musculum psoam maiorem cum neruo spermatico externo coniunctus decurrens.
58. 58. 58. Ramus eius exterior, surculo interno et externo rami exterioris nerui spermatici externi adauctus.
59. Filamentum ad telam cellulosam glandularum inguinalium migrans.
60. Surculus cum neruo 49. coniunctus.
61. Neruus ex coniunctione neruorum 49. et 60. natus, versus interiorem femoris partem continuatus.
62. Surculus rami exterioris nerui lumbo-inguinalis, in tela cellulosa regionis pubis euanescens.
63. Duo filamenta rami interioris nerui lumbo-inguinalis ad arteriam cruralem migrantia.
64. 64. Alius surculus rami interioris huius nerui inter laminas vaginae femoris egrediens, in quatuor filamenta diuisus, qui super nerui cutanei externi ramulos decurrunt.
65. 65. Quatuor filamenta nerui 64.
66. 66. Neruus cutaneus externus.

67. Ra-

67. Ramus interior huius nerui cum neruo cutaneo medio ſub angulo acuto ſe coniungens.

68. Ramus exterior craſſior nerui cutanei externi, ſub ligamento Fallopii prodeuns.

69. Surculus huius rami breuior, verſus ſuperiorem et poſteriorem femoris partem decurrens, et in duo filamenta diuiſus.

70. 70. Surculus longior et craſſior, ad exteriorem et poſteriorem femoris partem decurrens.

71. Surculus longior et tenuior, verſus interiorem femoris partem deſcendens.

72. Radix tenuior et ſuperior nerui cutanei externi, ex ſecunda anſa communicationis (Fig. 1.), ſuper muſculum pſoam maiorem egrediens.

73. Radix inferior craſſior nerui cutanei externi, ex eadem communicationis anſa egrediens.

74. 74. 74. Neruus cutaneus medius.

75. Surculus huius nerui, anaſtomoſin cum neruo cutaneo anteriori conſtituens.

76. Neruus cutaneus anterior, cum neruo 75 ſe coniungens.

77. 77. 77. Surculi e trunco nerui cruralis in muſculum iliacum penetrantes.

78. Neruus cruralis.

79. Neruus obturatorius.

80. Neruus cutaneus internus ſeu ſuperior, e neruo cutaneo medio hic egrediens (Conf. Fig. 1.) ſuisque ſurculis in latere interiori femoris deſcendens.

Fig. 3. *Nerui et vaſa peluis, ex cadauere virili.*

Camperi *demonſtratt. anat. pathol.* Lib. II. Tab. I. Fig. 1. (⅔).

1. Commiſſura oſſium pubis.
2. Ligamentum ſuſpenſorium penis.
3. Ramus horizontalis ſeu ſuperior oſſis pubis.
4. 5. 6. Vertebra lumborum tertia, quarta, quinta. Inter corpora illorum cernuntur cartilagines interuertebrales.

Loderi *Tabul. anat. Neurologiae Sect. II.*

7. 8. 9. 10. 11. Quinque vertebrae ſpuriae oſſis ſacri.

12. 13. 14. 15. Quatuor vertebrae ſpuriae oſſis coccygis.

16. 16. Obturator internus, in duas partes fiſſus.

17. Iliacus internus.

18. Transuerſus abdominis, peritonaeo tectus.

19. Ligamentum ſpinoſo - ſacrum, fibris muſculi coccygei tectum.

20. 20. Piriformis.

21. Glutaeus maximus.

22. Erector penis cum Transuerſo perinaei lateris dextri.

23. Corpus cauernoſum penis ſiniſtrum, reſectum.

24. Bulbus vrethrae.

25. Rectus abdominis.

26. Aorta.

27. Arteria meſenterica inferior.

28. — iliaca ſiniſtra, abſciſſa.

29. — — dextra.

30. — cruralis dextra.

31. — epigaſtrica.

32. — hypogaſtrica.

33. — glutaea.

34. — obturatoria.

35. — vmbilicalis, abſciſſa.

36. 36. — pudenda, quae cum iſchiadica communem truncum conſtituit.

37. Art. dorſalis penis.

38. — penis profunda.

39. — lumbalis quarta, abſciſſa.

40. Vaſa ſpermatica.

41. Ductus deferens, abſciſſus.

42. Vena iliaca ſiniſtra, abſciſſa.

43. — — dextra.

44. — cruralis.

45. — hypogaſtrica.

Reliquae venae, quae cum arteriis ſociis currunt, numeris notatae non ſunt.

46. Neruus obturatorius.

47. Ra-

47. Ramuli ad mufculum obturatorem internum.

48. Neruus lumbalis quintus.

49. Neruus facralis primus.

50. — — fecundus.

51. — — tertius cum quarto.

52. Neruus pudendus.

53. Ramus eius ad Obturatorem internum.

54. Ramus, qui ad anum eiusque mufculos progreditur.

55. 55. 55. Neruus dorfalis penis, feu ramus pudendus fuperior.

56. Ramus pudendus inferior, ad Transuerfos paerinaei, Erectorem penis, Acceleratorem et perinaeum ramulos fuos fpargens.

57. 57. Neruus fympathicus cum gangliis fuis juxta os facrum defcendens.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXIV.

Fig. I. *Femoris et cruris ſiniſtri figura ex cadauere maſculino deſumta. Praeter nonnullos neruos et muſculos in pelui poſitos, anteriores cutaneos ac ſubcutaneos neruos et aliquot vaſa ſanguifera, vti ſcilicet cute reclinata et pinguedine remota ſuper vagina femoris et cruris in oculos incurrunt. Quum vero neruorum tenuitas et ramorum eorum ſubtiliſſima distributio in hac imminuta pedis forma repraeſentari non potuerit, hos hinc inde paullulum maiores et craſſiores, quam in natura ſunt, depingere opus fuit.*

I. L. Fischeri *Deſcript. anat. neruorum lumbal. etc.* Tab. II. Fig. I.

1. Iliacus internus.
2. Pſoas maior.
3. Pſoas minor.
4. Quadratus lumborum, abſciſſus.
5. Ligamentum Fallopii.
6. 6. 6. 6. Integumenta reclinata.
7. Patella.
8. Eius ligamentum.
9. 9 9. Glandulae inguinales.
10. Synchondroſis oſſium pubis.
11. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ilium.
12. Arteria cruralis.
13. Vena cruralis.
14. Ramus nerui lumbalis primi.
15. Ramulus ex illo (14.) enatus et diuiſus in duos ſurculos.
16. Propago rami 14. largiens
17. Alterum ramulum, ad poſteriorem femoris partem abeuntem, cuius vltima distributio ex Figura 2. adparet:
18. Alterum ramulum, ad eandem ſed magis exteriorem femoris partem. Conf. Fig. 2.
19. Surculus anaſtomoticus, inter hunc et neruum lumbalem ſecundum 20.
20. Ramus nerui lumbalis ſecundi, in duos ramulos diuiſus.
21. Alter ramulus, ad poſteriorem femoris partem deſcendens. Conf Fig 2.
22. Alter ramulus, ſtatim in duos ſurculos abiens, qui, facta inſula, in vnum ramulum colliguntur, anaſtomoſin ineuntem cum ſurculo 19. nerui lumbalis primi.
23. Progreſſus huius rami ad inguen.
24. Idem ramus denuo prodiens, variisque ſurculis ad montem Veneris, cutem ſcroti et glandulam aliquam inguinalem deſinens.
25. Neruus cutaneus externus.
26. Surculus anaſtomoticus cum neruo crurali.

 27. Tenu-

27. Tenuissimum filamentum huius surculi anastomoticum cum surculo plexus iliaci (49.).

28. Ramus posterior nerui cutanei externi (25.) proficiscens versus posteriorem partem femoris. Conf. Fig. 2.

29. 29. Ramus anterior nerui cutanei externi, ad anteriorem et externam femoris partem abiens.

30. Primus huius rami ramulus, duobus filamentis in pinguedine Tensoris vaginae femoris euanescens.

31. Secundus huius rami ramulus. altero surculo ad cutem Vastum externum tegentem abiens, altero vero paullo inferius in adipe terminatus.

32. Tertius rami 29. ramulus, duobus surculis super vagina femoris desinens.

33. Quartus rami 29. ramulus, altero surculo in cute altero vero in adipe euanescens.

34. Continuatio rami 29., qui nunc in duos aequales ramulos diuiditur.

35. Alter ramulus, qui quintum rami 29. ramulum constituit et secedit in

36. Surculum cutaneum, duobus filamentis terminatum, et in

37. Surculum subcutaneum, qui

38. Neruum tenuem in duo filamenta diuisum adipi largitur, alium vero

39. Anastomoticum cum ramulo 41. edit et duobus filamentis in cute genu exteriora versus tegente finitur.

40. Alter rami 34 ramulus, qui sextum rami anterioris nerui cutanei externi (29) ramulum constituit.

41. Ramulus anastomoticus cum ramo 39.

42. Ramulus, qui nonnullis filamentis in cute genu tegente euanescit.

43. Septimus ramulus rami 29 in duos surculos diuisus.

44. Alter surculus duobus filamentis in tela cellulosa vaginae femoris euanescit.

45. Alter surculus in cute Rectum femoris tegente consumitur.

46. Radix nerui cruralis, ex neruo lumbali secundo et tertio nata.

47. Radix nerui cruralis, ex neruo lumbali quarto orta.

48. Neruus cruralis.

49. 49. Plexus illiacus ex, surculis nerui cruralis ortus, musculum iliacum internum tegens.

50. Neruus musculi psoae maioris recurrens.

51. Surculi neruosi ad Psoam proficiscentes.

52. Truncus musculo-cutaneus, ex neruo crurali ortus. Spargit varios neruos, scilicet neruum pro Pectineo (53.), tres neruos pro Sartorio (54. 55. 65.) neruum cutaneum medium (56.) quatuor neruos ad Vastum externum et neruum breuem seu superiorem pro musculo crurali (63.).

53. Neruus musculi pectinei, cuius distributio Tab. CLXXVI. Fig. 1. exposita est.

54. Neruus musculi sartorii breuis seu superior, cuius propagines Tab. CLXXV. Fig. 1. et Tab. CLXXVI. Fig. 1. cernere licet.

55. Neruus musculi sartorii medius. Conf. Tab. CLXXV. Fig. 1. CLXXVI. Fig. 1.

56. Neruus cutaneus medius.

57. Continuatio huius nerui.

58. Primus huius nerui ramulus, in adipe consumtus.

59. Secundus ramulus eiusdem nerui.

60. Tertius ramulus eiusdem nerui, qui surculis suis in adipe finitur et versus cutim migrat.

61. Ramulus continuatus nerui 57. qui duobus surculis in cute patellam cingente terminatur.

62. Quartus ramulus nerui 57. anastomosin iniens cum neruo cutaneo anteriori (70.).

63. Ramus trunci 52 ex quo nerui pro musculo vasto externo et neruus breuis seu superior musculi cruralis oriuntur. Conf. Tab. CLXXV. Fig. 1. CLXXVI. Fig. 1.

64. Ramus ex neruo crurali ortus, ad Rectum femoris pertinens. Conf. Tab. CLXXV. Fig. 1. CLXXVI. Fig. 1.

65. Ramulus trunci 52 ex quo componitur neruus musculi sartorii longus seu inferior.

66. Neruus anastomoticus cum neruo 65. ad componendum neruum longum musculi sartorii.

67. Neruus anastomoticus alius ad componendum neruum longum musculi sartorii.

68. Ramus, ex quo neruus pro arteria crurali (80.) et pro musculo adductore breui (81.) originem trahit.

69. Surculus anastomoticus ex ramo 68. natus, ad componendum neruum cutaneum anteriorem 70.

70. Neruus cutaneus anterior.

71. Primus ramulus nerui 70. duobus surculis in adipe desinens.

72. Continuatio nerui cutanei anterioris (70.).

73. Secundus ramulus nerui 70. in cute duobus surculis terminatus.

74. Tertius ramulus eiusdem nerui, qui duobus surculis in adipe consumitur.

75. Continuatio nerui cutanei anterioris.

76. Quartus ramulus, qui cutem Vasti interni latus internum obducentem adit.

77. Quintus ramulus nerui 70. tribus surculis versus superiorem patellae partem proficiscens.

78. Finis nerui cutanei anterioris, surculis duobus in tela cellulosa, quae supremam patellae partem obtegit, euanescens.

79. Ramulus anastomoticus inter 77. et 78.

80. Ramus ad arteriam cruralem migrans, duobus vel tribus filamentis in tunica eius musculari desinens.

81. Neruus, qui ad Adductorem breuem proficiscitur ibique cum nerui obturatorii ramo anteriore ad eundem musculum pertinente anastomoseos ope copulatur.

82. Radix communis nerui longi musculi vasti interni et nerui sapheni.

83. Propago insignis rami primi nerui sapheni, qui statim in tres vel quatuor diuiditur ramulos.

84. Ramulus rami 83. super ligamentum patellae in tela cellulosa desinens.

85. Alius ramulus eiusdem rami.

86. Surculus eius, qui haud procul a ligamento patellae in tela cellulosa consumitur.

87. Continuatio ramuli 85. qui cutem partem anteriorem et externam tibiae tegentem surculis suis adit.

88. Alius ramulus nerui 83. qui surculis suis in tela cellulosa et cute Tibialem anticum tegente consumitur.

89. Continuatio secundi insignis rami nerui sapheni, qui mox in tres abit ramulos.

90. Ramulus rami 89. qui

91. Altero surculo versus genu recurrit et in eius latere externo duobus filamentis implantatur,

92. Altero surculo duobus filamentis in cute et tela cellulosa definit.

93. Ramulus rami 89. eodem fere loco eademque ratione desinens.

94. Alius ramulus rami 89. qui dato surculo laterali in adipe consumitur.

95. Continuatio nerui sapheni.

96. Tertius ramus nerui sapheni, qui duobus ramulis in adipe consumitur.

97. Quartus ramus nerui sapheni, qui ramulis suis cutem adit.

98. Rami anastomotici, qui neruum saphenum cum ramo eius insigni 112. coniungunt.

99. Quintus ramus nerui sapheni, qui versus exteriora progreditur et ramulis suis partim in adipe partim in cute definit.

100. Sextus ramus nerui sapheni, qui surculos suos etiam ad adipem et cutem spargit.

101. Septimus ramus nerui sapheni, qui in periosteo tibiae desinere videtur.

102. Octauus ramus nerui sapheni.

103. Ramulus anastomoticus, qui neruum saphenum cum ramo eius insigni 112. connectit.

104. Nonus ramus nerui sapheni, qui duobus surculis periosteo tibiae adglutinatus est.

105. Decimus ramus nerui sapheni, versus malleolum externum tendens.

106. Vndecimus ramus nerui sapheni, qui etiam versus malleolum externum migrat et surculis suis in adipe definit.

107. Duodecimus ramus nerui sapheni, ad malleolum internum tendens surculisque suis in cute malleolum obtegente et in fibris ligamentosis articuli euanescens.

108. Decimus tertius ramus nerui sapheni, qui surculis suis in cute dorsi pedis definit.

109. Decimus quartus ramus nerui sapheni.

110. Decimus quintus ramus nerui sapheni.

111. Decimus ſextus ramus nerui ſapheni. Hi tres rami (109. 110. 111.) infra malleolum internum partim in membrana adipoſa cutis, partim in cute ipſa conſumuntur.

112. Decimus ſeptimus ramus nerui ſapheni, reliquis inſignior, quem Fischerus *neruum ſaphenum minorem* ſeu ſecundum vocat. Migrat concomitante trunco nerui ſapheni, cum quo triplici modo anaſtomoſeos ope (98. 103.) coniungitur, verſus malleolum internum, et ibidem in laterali et poſteriori parte cutis finitur.

113. Primus huius rami ramulus, fere longiſſimus tibiam transiens, et in cute, quae in media parte muſculi tibialis antici eſt, deſinens.

114. Nodulus ſiue ganglion, quod ramus 112. ad ſpargendos ramulos varios format.

115. Secundus rami 112. ramulus.

116. Surculus, longum iter in laterali parte ſurae faciens.

117. Filamentum in hoc itinere cuti datum.

118. Aliud, ad adipem transiens.

119. Surculi anaſtomotici, qui ſecundum ramulum (115.) cum tertio coniungunt.

120. Continuatio rami 115.

121. Tertius rami 112. ramulus, qui breuis eſt et ſtatim cum ſecundo 115. coniungitur.

122. Quartus ramulus rami 112.

123. Quintus ramulus rami 112, qui ſtatim anaſtomoſin init cum ramulo quarto.

124. Anaſtomoſis inter 122 et 123.

125. Neruulus ex hac anaſtomoſi compoſitus, qui duobus filamentis cutem lateris interni pedis adit.

126. Continuatio rami 112.

127. Sextus ramulus huius nerui (112.), duos ſurculos ad latus internum cruris ſpargens.

128. Septimus ramulus rami 112., perioſteo tibiae annexus.

129. Radix nerui cutanei interni. Conf. Tab. CLXXV. Fig. 1. CLXXVI. Fig. 1.

130. Ramus ſecundus nerui cutanei interni.

131. Ramulus in pinguedine euaneſcens.

132. Ramulus in cute in regione muſculi ſartorii deſinens.

133. Ramulus ad adipem transiens.

134. Rami ad cutem abeuntes, qui haud procul a tendine muſculi ſartorii finiuntur.

135. Ramulus, qui duobus ſurculis in interiore femoris parte ad cutem proficiſcitur.

136. Tertius ramus nerui cutanei interni, qui ſurculis ſuis tum ad adipem, tum ad cutem in interna femoris parte abit. Vlteriorem nerui cutanei interni decurſum vide Tab. CLXXV. Fig. 1. CLXXVI. Fig. 1.

137. Quintus ramus nerui cutanei interni.

138. Ramulus ad mediam patellae partem proficiſcens.

139. Ramulus tribus ſurculis ad inferiorem patellae partem decurrens.

140. Ramulus, qui ſurculis ſuis tum ligamento patellae adglutinatus eſt, tum in pinguedine euaneſcit.

141. Nerui inguinalis propago.

142. Ramus exteriora verſus ad aliquam glandulam inguinalem adſcendens.

143. Ramulus ad aliam glandulam inguinalem deſcendens.

144. Continuatio nerui inguinalis.

145. Ramus anaſtomoticus inter neruum inguinalem et cutaneum anteriorem (70.).

146. Finis nerui inguinalis in adipe.

147. Ramus nerui inguinalis in tres ramulos diuiſus.

148. Primus ramulus ad glandulam aliquam inguinalem deſcendens.

149. Secundus ramulus, etiam ad glandulam inguinalem tendens.

150. Tertius ramus, qui pudendus externus eſt, duobusque filamentis ad ſcrotum migrat.

151. Nerui peronei ſuperficialis ramus internus, ſub vagina cruris quodammodo conſpicuus.

152. Nerui peronei ſuperficialis ramus externus, eodem modo ſeſe exhibens.

Fig. 2. *Repraeſentat haec icon neruos cutaneos et ſubcutaneos atque nonnulla vaſa ſanguifera arterioſa, prout, remotis integumentis communibus et ablata pinguedine, in poſteriori extremitatis inferioris parte ſupra vaginam femoris et cruris*

cruris ſeſe monſtrant. Propter horum neruorum ſubtilitatem naturalis magnitudo non ſemper depicta eſt.

Fischer ibid. Fig. 2.

1. Glutaeus maximus.
2. Glutaeus medius.
3. Gaſtrocnemius internus.
4. — externus.
5. Tendo Achillis.
6. 6. 6. 6. Cutis reclinata.
7. Synchondroſis oſſium pubis.
8. Criſta oſſis ilium.
9. Ramulus nerui lumbalis primi. (Conf. Fig. 1. Num. 14.).
10. Surculus lateralis, altero filamento anaſtomoſin iniens cum ramo nerui lumbalis ſecundi (22.) ac deinde in cute deſinens, altero vero filamento in pinguedine euaneſcens.
11. Continuatio ramuli 9.
12. Filamentum in pinguedine conſumtum.
13. Filamentum, quod inter fibras tendinoſas Glutaeum maximum tegentes iter ſuum facit.
14. Ramulus alius eiusdem nerui lumbalis primi.
15. Surculus, qui ſupra aponeuroſin Glutaei medii migrat.
16. Surculus in membrana adipoſa conſumtus.
17. Surculus, qui fibris tendinoſis Glutaeum maximum tegentibus intermiſcetur.
18. Continuatio ramuli 14. verſus mediam Glutaei medii partem proficiſcens.
19. Surculus, qui externam Glutaei medii partem petit et ad cutem transit.
20. Surculus, qui nonnullis filamentis in adipe terminatur.
21. Surculi ad adipem ſeſe dispergentes.
22. Ramulus nerui lumbalis ſecundi. Originem eius vid. Fig. 1. Num. 20.
23. Surculus verſus criſtam oſſis ilei adſcendens et cuti ſeſe inſerens.
24. Surculus in pinguedine deſinens.
25. Surculus exteriora verſus tendens et anaſtomoſecs ope cum ſurculo laterali 10. ramuli 9. confluens.
26. Ramus poſterior nerui cutanei externi (Fig. 1. Num. 25.).
27. Ramulus, qui cum arteriola cutanea concomitante interiora verſus proficiſcitur variosque ſurculos ſpargit.
28. Surculus recurrens huius ramuli.
29. Surculus anaſtomoſin faciens cum ſurculo nerui lumbalis primi.
30. Surculus anaſtomoticus cum ramulo nerui cutanei externi.
31. Surculus, cuius filamenta inter ſe confluunt et tandem in cute finiuntur.
32. Continuatio rami 26.
33. Ramulus huius rami, prope marginem externum Glutaei maximi ſub cute deſcendens.
34. Surculus huius ramuli, duobus filamentis cuti inſertus.
35. Surculus, qui duobus filamentis cutem Vaſtum externum tegentem adit.
36. Ramulus rami 26 qui altero filamento cuti, altero externo autem adipi inſeritur.
37. Ramulus cutem adiens.
38. Finis rami 26. in duo filamenta terminati, quorum alter ſupra vaginam femoris, alter in cute finitur.
39. Ramulus lateralis nerui 26. exteriora verſus ad cutem proficiſcens.
40. Nerui cutanei poſterioris ſuperioris ramus lateralis primus (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
41. Ramulus, qui ſurſum flectitur et ſcrotum adit.
42. Primus ſurculus, ad poſteriorem et lateralem ſcroti partem pertinens.
43. Secundus ſurculus, ad eandem partem abiens.
44. Tertius ſurculus, ad anum et perinaeum pertinens.
45. Ramulus duobus filamentis cuti inſertus.
46. Ramulus, altero ſurculo in adipe, altero vero in cute deſinens.
47. Continuatio rami 40. qui varia filamenta praebet tum in cute tum in tela celluloſa deſinentes.
48. Ramus nerui cutanei poſterioris ſuperioris lateralis ſecundus (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
49. Ramulus eius, ſurculis ſuis ad cutem ſuperiorem partem muſculi bicipitis tegentem proficiſcens.

50. Alius ramulus, etiam ad cutem migrans.
51. Ramuli, quorum ſuperior vaginae femoris adglutinatus eſt, inferior in adipe deſinit.
52. Continuatio rami 48. Diuiditur in duos ramulos, qui in cute terminantur.
53. Nerui cutanei poſterioris ſuperioris ramus lateralis tertius, ſeorſim vaginam femoris perforans. (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
54. Ramulus ad adipem tranſiens.
55. Ramulus interior, in varios ſurculos diuiſus, qui tum ad cutem tum ad pinguedinem feruntur.
56. Ramulus exterior, cuius ſurculi in adipe terminantur.
57. Continuatio rami 53. in ramulos et ſurculos diuiſi, qui in pinguedine regionem poplitis occupante decurrunt.
58. Ramus lateralis quartus nerui cutanei poſterioris ſuperioris, ſeorſim vaginam femoris penetrans. (Conf. Tab CLXXVI. Fig. 2.).
59. Surculus ad cutem progrediens.
60. Alius eiusdem generis.
61. Alius ad adipem tranſiens.
62. Finis rami 58. in duo filamenta bifurcati, quorum alterum ad cutem tranſit, alterum in adipe conſumitur.
63. Truncus nerui cutanei poſterioris ſuperioris, ſeorſim vaginam femoris perforans. (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
64. Surculus externus in duo filamenta diuiſus.
65. Continuatio nerui 63. ad externam poplitis partem deſcendentis.
66. Alius ramulus exterior.
67. Ramuli interiores, per pinguedinem decurrentes.
68. Continuatio nerui 63. mox bifurcati et ad cutem ſurculis ſuis abeuntis.
69. Neruus cutaneus internus ſuperior. (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
70. Ramulus lateralis exterior, cuti implantatus.
71. Ramulus lateralis internus, in adipe deſinens.
72. Alius ramulus interior cutem adiens.
73. Finis nerui 69. in cute latus femoris internum tegente deſinens.
74. Neruus cutaneus internus inferior, in tres ramos diuiſus, internum ſcilicet, medium et externum. (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
75. Ramus internus huius nerui, in fine bifurcatus et ad cutem tranſiens.
76. Ramus medius et craſſior ſupra muſculum gaſtrocnemium internum deſcendens.
77. Ramulus eius primus, exterior, altero ſurculo in pinguedine decurrens altero in cute deſinens.
78. Continuatio rami 76.
79. Ramulus ſecundus rami 76. duobus ſurculis in adipe deſinens.
80. Ramulus tertius rami 76. altero ſurculo in cute terminatus altero in pinguedine deſinens.
81. Quartus ramulus rami 76. in cute deſinens.
82. Quintus ramulus etiam ad cutem abiens.

Externum nerui 74. ramum vid. Tab. CLXXVI. Fig. 2.

83. Neruus cutaneus externus (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
84. Ramulus internus, in duos ſurculos diuiſus, quorum alter ad pinguedinem alter ad cutem abit.
85. Continuatio nerui 83.
86. Ramulus huius nerui, verſus mediam ſurae partem deſcendens variisque ſurculis tum in cute tum in pinguedine deſinens.
87. Continuatio nerui 83.
88. Ramulus eius internus, tribus ſurculis deſinens, quorum ſuperior pinguedinem adit inferiores in cute finiuntur.
89. Continuatio nerui 83. qui longiſſimum iter ad inferiorem ſurae partem facit et in hoc itinere ſurculos ſpargit tum in pinguedine decurrentes tum ad cutem pertinentes.
90. Ramulus exterior, qui cum arteriola concomitante ad externam ſurae partem decurrit.
91. Ramulus nerui 83. verſus lateralem ſurae partem deſcendens ſurculisque ſuis, tum in pinguedine, tum in cute deſinens.

92. Ner-

92. Neruus cutaneus posterior inferior externus primus, quem FISCHERUS *neruum cutaneum subsuralem externum superiorem* vocat. (Conf. Tab. CLXXV. Fig. 2. CLXXVI. Fig. 2.).
93. Ramulus huius nerui internus.
94. Surculus in adipe desinens.
95. Alius, eodem modo terminatus.
96. Alius, qui cutem, inferiorem et internam surae partem tegentem, adit.
97. Ramulus externus nerui 92. duobus filamentis in adipe desinens.
98. Ramulus nerui 92. internus.
99. Surculus, qui duobus filamentis cuti implantatur.
100. Surculus, qui duobus filamentis in adipe euanescit.
101. Continuatio nerui 92.
102. Ramulus in pinguedine desinens.
103. Ramus, duobus filamentis cuti insertus.
104. Neruus cutaneus posterior inferior internus primus, quem FISCHERUS nominat *neruum cutaneum subsuralem internum superiorem.* (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.)
105. Ramulus eius internus, duobus surculis in cute terminatus.
106. Ramulus externus.
107. Finis nerui 104. in cute quaerendus.
108. Neruus cutaneus posterior inferior internus secundus, quem FISCHERUS *neruum cutaneum subsuralem internum inferiorem* nominat. (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.). Abit in duos ramulos.
109. Ramulus internus, qui supra malleolum internum duobus surculis cutem adit.
110. Ramulus externus, duobus surculis in pinguedine desinens.
111. Neruus cutaneus posterior inferior externus secundus, quem FISCHERUS *neruum cutaneum subsuralem externum inferiorem* adpellat (Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2.).
112. Ramulus internus, in adipe desinens.
113. Ramulus externus, ad cutem pertinens.
114. Finis nerui 111 in cute quaerendus.
115. Ramus nerui sacralis posterioris secundi, versus Glutaeum maximum migrans.
116. 117 Ramuli huius rami, supra Glutaeos decurrentes.
118. Ramus nerui sacralis posterioris tertii.
119. Ramulus eius superior.
120. Ramulus eius inferior.
121. Ramulus nerui sacralis posterioris quarti.
122. Ramulus eius inferior, ad pinguedinem abiens.
123. Continuatio rami 121.
124. Ramulus eius superior, qui anastomosin init cum surculo nerui sacralis posterioris tertii (118.).
125. Duo surculi rami 121. qui in tela cellulosa desinunt.
126. Ramus nerui sacralis posterioris quinti, ad inferiorem internam Glutaei maximi partem tendens.
127. Ramulus superior huius rami, bifurcatus.
128. Surculus superior, in duo filamenta diuisus, quorum superius ad telam cellulosam decurrit, inferius anastomosin init cum surculo inferiori 129.
129. Surculus inferior, in duo filamenta diuisus, quorum superius adipi inferitur, inferius vero anastomosin init cum surculo nerui 14.
130. Ramulus inferior rami 126. bifurcatus in duos surculos.
131. Surculus superior, duobus filamentis in adipe desinens.
132. Surculus inferior.
133. Filamentum in pinguedine desinens.
134. Filamentum ad cutem transiens.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXV.

FIG. 1. *Extremitatis inferioris ſiniſtrae nerui cum muſculis vaſisque ſanguiferis nonnullis, vti ſcilicet remotis integumentis externis et vaginis tendinoſis adparent. Inter omnia vero nerui cruralis deſcenſus et prima ramorum eius distributio in conſpectum venit. Rami neruorum ad muſculos abeuntes in ſitu naturali relicti, cutanei vero ob adcuratiorem reliquarum partium intuitum repoſiti ſunt.*

FISCHERI *deſcript. neruor. lumbal. Tab. III. Fig.* 1.

1. Iliacus internus.
2. 2. Pſoas maior.
3. — minor.
4. Pars Glutaei medii.
5. 5. Sartorius.
6. Tenſor vaginae femoris.
7. Vaſtus externus.
8. Rectus femoris.
9. Ligamentum patellae.
10. Vaſtus internus.
11. Pectineus.
12. Adductor longus.
13. Gracilis.
14. Adductor magnus.
15. Semitendinoſi tendo.
16. Biceps.
17. 17. Soleus.
18. 18. Peroneus longus.
19. Extenſor longus digitorum.
20. Peroneus breuis.
21. Tibialis anticus.
22. Extenſor breuis digitorum.
23. Gaſtrocnemii.
24. Arteria cruralis.
25. — abdominalis HALLERI.
26. — circumflexa femoris externa.
27. Vena cruralis.
28. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ileum.
29. Synchondroſis oſſium pubis.
30. Neruus cutaneus externus.
31. Ramus poſterior huius nerui, verſus poſteriorem femoris partem proficiſcens.
32. Ramus auterior, ad anteriorem et externam partem femoris deſcendens.
33. Neruus cruralis.
34. Surculi huius nerui, qui plexum iliacum formant.
35. Surculus ad Pſoam recurrens.
36. Alii ſurculi ad Pſoam proficiſcentes.
37. Truncus muſculo-cutaneus, ex neruo crurali ortus. Dat neruulum pro muſculo pectineo, tres pro muſculo ſartorio, neruum cutaneum medium, quatuor

tuor neruos ad Vastum externum et neruum breuem seu superiorem musculi cruralis.

38. Neruus musculi pectinei. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 1.

39. Neruus musculi sartorii superior seu breuis, tribus ramis in sartorium se immergens. Hi ramuli paullo a se inuicem remoti sunt, vt distinctius cerni possint.

40. Neruus musculi sartorii medius, duobus ramis ad musculum suum tendens.

41. Neruus cutaneus medius, abscissus. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 1.

42. Ramus nerui 37. ex quo nerui pro musculo vasto externo et neruis breuis seu superior musculi cruralis oriuntur. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 1.

43. Neruus ad musculum rectum femoris in duos ramos diuisus. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 1.

44. Neruus musculi sartorii longus, radicibus suis tum ex neruo 37. tum ex ipso trunco nerui cruralis ortus, a latere interno Sartorii descendens. Anteriora versus paullulum protractus est.

45. Diuisio huius nerui in quatuor ramulos, qui sese in dictum musculum immergunt.

46. Ramus, ex quo neruus pro arteria crurali (55.) et pro musculo adductore breui (56.) originem suam trahunt.

47. Surculus anastomoticus ex ramo 46. natus, ad componendum neruum cutaneum anteriorem.

48. Neruus cutaneus anterior.

49. Primus eius ramulus, duobus surculis in adipe desinens.

50. Secundus ramulus, in cute duobus surculis desinens, abscissus.

51. Tertius ramulus nerui 48. tribus filamentis in adipe terminatus.

52. Quartus ramulus, cutem, quae Vastum internum ab interiori latere tegit, adeuns.

53. Quintus ramulus nerui 48. tribus surculis versus patellae superiorem partem proficiscens. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 1.

54. Finis nerui 48. duobus surculis in adipe circa patellam euanescens.

55. Ramus ad arteriam cruralem migrans et filamentis suis in membrana eius musculari euanescens.

56. Neruus, qui ad musculum adductorem breuem proficiscitur, ibique cum nerui obturatorii ramo anteriori ad eundem musculum descendente anastomoseos ope coniungitur.

57. Neruus musculi cruralis longus seu inferior. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 1.

58. Neruus breuis seu superior musculi vasti interni. Conf. Tab CLXXVI. Fig. 1.

59. Radix nerui longi seu inferioris pro musculo vasto interno et nerui sapheni.

60. Neruus longus seu inferior musculi vasti interni.

61. Principium nerui sapheni.

62. Primus nerui sapheni ramus, qui cum neruo cutaneo interno coniungitur.

63. Ramulus ex ramo 62. natus, in duos surculos diuisus.

64. Secundus ramus nerui sapheni.

65. Filamenta, quibus hic ramus desinit.

66. Continuatio nerui sapheni.

67. Tertius ramus nerui sapheni, qui duobus ramulis in adipe consumitur.

68. Quartus ramus nerui sapheni.

69. Rami anastomotici, qui neruum saphenum cum ramo eius insigni (82.) coniungunt.

70. Quintus ramus nerui sapheni.

71. Sextus ramus eiusdem nerui. (Septimus ramus nerui sapheni Tabula CLXXIV. Fig. 1. depictus est).

72. Octauus ramus nerui sapheni.

73. Ramus anastomoticus, qui neruum saphenum cum ramo eius insigni (82.) coniungit.

74. Nonus ramus nerui sapheni.

75. Decimus ramus nerui sapheni, versus malleolum externum tendens.

76. Vndecimus ramus.

77. Duodecimus ramus.

78. Decimus tertius ramus nerui sapheni.

79. Decimus quartus ramus.

80. Decimus quintus ramus.

81. Decimus sextus ramus.

82. Decimus feptimus ramus, reliquis infignior, feu neruus *faphenus minor* FISCHERI. Migrat concomitante trunco nerui fapheni, cum quo in itinere fuo triplici modo (69. 73.) coniungitur, verfus malleolum internum et ibidem in laterali et pofteriori parte cruris definit.
83. Primus rami 82. ramulus, in cute, quae mediam partem mufculi tibialis antici obtegit, definens.
84. Nodulus fiue ganglion, quod neruus 82. format.
85. Secundus rami 82. ramulus.
86. Surculus anaftomoticus, qui fecundum ramulum nerui 82. cum tertio coniungit. Tertius ramulus nerui 82. Tabula CLXXIV. Fig. 1. indicatus eft.
87. Trunculus communis ramuli quarti et quinti nerui 82.
88. Continuatio nerui fapheni minoris (82.).
89. Sextus ramulus nerui 82.
90. Septimus ramulus eiusdem nerui.
91. Radix nerui cutanei interni.
92. Nerui cutanei interni ramus primus.
93. Ramus fecundus.
94. Ramus tertius nerui cutanei interni. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 1.
95. Ramus quartus, anaftomoticus, coniungens ramum primum cum trunco rami cutanei interni.
96. Continuatio trunci nerui cutanei interni.
97. Ramus quintus nerui cutanei interni, mufculum fartorium prope tendinem perforans, et dein verfus genu defcendens.
98. Nerui peronei fuperficialis ramus internus dorfalis.
99. Ramulus anaftomoticus, qui ramum fuperficialem internum dorfalem connectit cum ramo externo dorfali.
100. Continuatio rami 98.
101. Ramulus lateralis, metatarficus dictus.
102. Surculus in duo filamenta diuifus.
103. Surculus, ex quo nafcuntur neruuli 104. 105. 106.
104. Neruulus articularis, duobus filamentis in articulo definens.
105. Surculus, neruus dorfalis pollicis internus dictus.
106. Surculus pollicis cutaneus.
107. Ramulus rami 100. metatarficus.
108. Surculus articuli pollicis externus.
109. Surculus dorfalis pollicis externus.
110. Surculus tertius, dorfalis externus digiti fecundi.
111. Nerui peronei fuperficialis ramus dorfalis externus.
112. Ramulus, in duos furculos diuifus.
113. Alter furculus, ad mufculum extenforem breuem digitorum transiens.
114. Alter furculus, anaftomoticus.
115. Ramus, in duos furculos diuifus, qui verfus dorfum digiti tertii et quinti decurrunt.
116. Continuatio rami 111. qui nunc nerui metatarfici nomine infignitur.
117. Ramulus articularis externus digiti fecundi pedis.
118. Ramulus dorfalis digitalis externus eiusdem digiti.
119. Ramulus dorfalis digitalis internus digiti tertii pedis, in duos furculos diuifus.
120. Ramus communicans nerui tibialis.
121. Surculus huius rami in cute a latere externo pedis euanefcens.
122. Ramulus nerui 129. dorfalis externus, furculis fuis in latere externo digiti minimi pedis definens.
123. Ramulus nerui 120. dorfalis internus bifurcatus.
124. Alter eius furculus, ad digitum quintum et quartum defcendens et duobus filamentis in latere interno digiti quinti, vno vero filamento in latere externo digiti quarti euanefcens.
125. Alter furculus nerui 123. ad digitum pedis quartum et tertium migrans, ibique primo filamento ad latus internum digiti quarti fecundo huius digiti articulo et tertio externae parti digiti tertii infertus.

FIG. 2. *Eiusdem extremitatis inferioris finiftrae pars pofterior cum mufculis, neruis, vafisque fanguiferis, remotis integumentis et remota vagina mufculos obducente. Ramuli neruorum fubcutaneorum*

rum nonnulli e ſedè ſua paullulum dimoti ſunt, ad alias partes adcuratius intuendas.

Fischer ibid. Fig. 2.

1. Glutaeus maximus.
2. — medius.
3. Tenſor vaginae femoris.
4. 4. Vaſtus externus.
5. 5. 6. Biceps 5. 5. caput longum, 6. caput breue.
7. 7. Semitendinoſus.
8. 8. Semimembranoſus.
9. Adductor magnus.
10. 10. Gracilis.
11. Sartorius.
12. Pars poplitei.
13. Gaſtrocnemius internus.
14. — externus.
15. 15. Soleus.
16. Tendo Achillis.
17. Peroneus longus.
18. — breuis.
19. Flexor longus pollicis.
20. Synchondroſis oſſium pubis.
21. Arteria poplitea.
22. Ramulus nerui lumbalis primi, filamentis ſuis in pinguedine, quae Glutaeos obtegit, euaneſcens.
23. Ramulus alius eiusdem nerui lumbalis primi, eodem modo definens.
24. Ramulus nerui lumbalis ſecundi, eodem modo deſinens.
25. Ramus poſterior nerui cutanei externi.
26. Ramulus, qui ſocia arteria cutanea verſus interiora migrat et nonnullos ſurculos ſpargit. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.
27. Continuatio nerui 25. ramulis ſuis ſub cute, quae Tenſorem vaginae femoris et Vaſtum externum a poſteriori tegit, decurrens.
28. Nerui cutanei poſterioris ſuperioris ramus lateralis primus. Deſcenſum et nexum eius vid. Tab. CLXXVI. Fig. 2.
29. Ramulus, qui ſurſum flectitur et in ſexu potiori ſcrotum, in ſequiori vero labiorum externorum pudendorum poſteriorem partem adit.
30. Continuatio nerui 28. cuius ſurculi varii in adipe euaneſcunt.
31. Ramulus internus rami ſecundi lateralis (32.) nerui cutanei poſterioris ſuperioris, vaginam femoris perforans.
32. Ramus nerui cutanei poſterioris ſuperioris ſecundus lateralis, duobus ramulis in pinguedine deſinens.
33. Nerui cutanei poſterioris ſuperioris ramus lateralis tertius, verſus regionem poplitis decurrens ibique demum in pinguedine ſurculis ſuis euaneſcens.
34. Ramus lateralis quartus nerui cutanei poſterioris ſuperioris, ſurculis ſuis etiam ſub cute in pinguedine terminatus.
35. Truncus nerui cutanei poſterioris ſuperioris. Deſcendit vsque ad regionem poplitis, ſurculisque ſuis tum in cute tum in pinguedine deſinit.
36. Neruus cutaneus internus ſuperior vltimus, ſurculis ſuis in cute, quae latus femoris internum tegit, deſinens.
37. Neruus cutaneus internus inferior, in tres ramos diuiſus.
38. Ramus internus, mox in cute deſinens.
39. Ramus medius et craſſior, in dorſo Gaſtrocnemii interni deſcendens ibique in adipe euaneſcens.
    Ramum externum ſeu tertium nerui 37. vid. Tab. CLXXVI. Fig. 2.
40. Neruus cutaneus externus.
41. Ramulus eius internus, ſurculis ſuis tum in cute, tum in adipe deſinens.
42. Continuatio nerui 40. ad ſurae exteriorem partem deſcendens, ibique demum ſurculis ſuis ſub cute euaneſcens.
43. Neruus communicans peronei et cutanei poſterioris inferioris, paullulum reclinatus.
44. Ramulus anaſtomoticus inter neruum communicantem peronei et tibialis.
45. Alius ramulus anaſtomoticus inter eosdem neruos.
46. Neruus cutaneus poſterior inferior externus primus, ſeu *cutaneus ſuralis* Fischeri, ramulis ſuis ad exteriora cruris deſcendens. Conf. Tab. CLXXIV. Fig 2.
47. Ramus communicans nerui tibialis.

48. Ramulus eius in tres ſurculos ſecedens, qui in pinguedine euaneſcunt.

49. Continuatio nerui 47.

50. Neruus ſupramalleolaris, ex neruo 47. ortus, ſurculisque ſuis in regione malleoli externi tum in cute, tum in pinguedine deſinens.

51. Finis nerui 47. cuius ſurculi, tum in cute lateris externi pedis, tum in cute digiti quinti et quarti deſinunt.

52. Neruus cutaneus poſterior inferior internus primus, ſeu *neruus cutaneus ſubſuralis internus ſuperior.* Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2. CLXXVI. Fig. 2.

53. Neruus cutaneus poſterior inferior internus ſecundus, ſeu *neruus cutaneus ſubſuralis internus inferior.* Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 2. Diuiditur in duos ramulos, in internum et externum.

54. Neruus tibialis.

55. Neruus peroneus.

56. Ramus nerui peronei ſuperficialis, abſciſſus.

57. Ramus nerui peronei profundus, truncatus.

58. Truncus communis nerui muſculi ſolei et gaſtrocnemii.

59. Neruus muſculi poplitei.

60. Neruus pro muſculo ſoleo et flexore pollicis longo.

61. Primus nerui ſapheni ramus.

62. Secundus nerui ſapheni ramus.

63. Continuatio nerui ſapheni.

64. Ramus nerui cutanei interni quintus.

65. Ramus nerui ſacralis poſterioris ſecundi.

66. Ramus nerui ſacralis poſterioris tertii.

67. Ramus nerui ſacralis poſterioris quarti.

68. Ramus nerui ſacralis poſterioris quinti.

FIG. 3. *Plantae pedis, integumentis communibus denudatae, aponeuroſis, muſculi, vaſa ſanguifera et nerui.*

FISCHER *ibid. Fig.* 3.

1. Calcaneus.

2. Aponeuroſis plantaris.

3. Ramulus rami interni nerui plantaris interni. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 3.

4. Primus eius ſurculus, in adipe euaneſcens.

5. Secundus ſurculus, ad cutem proficiſcens.

6. Tertius ſurculus, ad internum pollicis pedis latus deſcendens ibique in cute deſinens.

7. Quartus ſurculus, in adipe terminatus.

8. Surculus rami externi nerui plantaris interni.

9. Filamentum huius ſurculi, quod neruus plantaris digitalis pollicis externus vocatur, in duo filamenta diuiſum.

10. Filamentum ſecundum ſurculi 8. quod neruus plantaris digitalis internus digiti ſecundi vocatur.

11. Neruulus ſurculi alterius rami externi nerui plantaris interni, in duo filamenta diuiſus: alterum filamentum eſt neruus plantaris digitalis externus digiti ſecundi, alterum filamentum eſt neruus plantaris digitalis internus digiti tertii.

12. Neruulus alterius filamenti rami externi nerui plantaris interni, aponeuroſin plantarem perforans tribusque filamentis ſuis ſub cute in planta pedis diſtributus.

13. Propago interna ramuli rami externi nerui plantaris interni. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 3. Diuiditur in duos ramulos, quorum alter neruus plantaris digitalis externus digiti tertii et alter neruus plantaris digitalis internus digiti quarti nominandus eſt.

14. Propago externa ramuli externi nerui plantaris interni. Conf. Tab. CLXXVI. Fig. 3. Diuiditur in neruum plantarem digitalem externum digiti quarti et in neruum plantarem digitalem internum digiti quinti.

15. Ramus medius ſeu ſuperficialis nerui plantaris externi, in duos ramulos diuiſus.

16. Alter ramulus, qui neruus plantaris digitalis externus digiti quinti vocandus eſt.

17. Alter ramulus, qui a latere externo digiti quinti verſus dorſum pedis proficiſcitur.

18. Ramus externus nerui plantaris externi.

19. Ramulus ad muſculum abductorem digiti minimi.

20. Ramulus rami 18. ad muſculum flexorem breuem et interoſſeum digiti minimi accedens, in duos ſurculos diuiſus.

21. Ramulus reclinatus, ad carnem quadratam SYLVII migrans.

22. Ramulus nerui communicantis tibialis.

23. Alius ramulus nerui communicantis tibialis, qui verſus digitum minimum procedit.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXVI.

Fig. 1. *Resectis musculis, scilicet Tensore vaginae femoris, Sartorio, Recto femoris, Gastrocnemiis, Tibiali antico, Extensore longo digitorum pedis, remoto quoque tendine Extensoris proprii pollicis, sepositis partibus ligamentosis, reclinatis neruis et vasis cutaneis et subcutaneis; Figura haec eiusdem extremitatis inferioris sinistrae anteriorem secundam et tertiam neruorum ac vasorum musculorumque seriem, pariter ac praecipuos ramos nerui obturatorii, quantum propter spatii angustiam rerumque subtilitatem fieri potuit, in naturali situ repraesentat.*

Fischeri *Descript. anat. neruor. lumbal.* Tab. IV. Fig. 1.

1. Iliacus internus.
2. 2. Psoas maior.
3. — minor.
4. Glutaei medii pars lateralis et anterior.
5. Glutaei minoris maxima pars.
6. Cruralis.
7. Vastus externus.
8. Recti femoris principium truncatum.
9. Tendo huius musculi, patellae insertus.
10. Ligamentum patellae.
11. Vastus internus.
12. 12. Pectineus.
13. 13. Adductor longus, dissectus, vt nerui obturatorii principales rami distinctius visui sese offerant.
14. Gracilis.
15. 15. Adductor magnus.
16. Tendines Sartorii et Semitendinosi, tibiae inserti.
17. Bicipitis femoris pars inferior.
18. Peroneus longus.
19. — breuis.
20. 20. Tibialis posticus.
21. Flexor longus pollicis.
22. Extensor breuis digitorum.
23. Soleus.
24. Arteria cruralis.
25. — femoris profunda.
26. — abdominalis Halleri.
27. — circumflexa femoris interna.
28. — — femoris externa.
29. 29. — tibialis antica.
30. — — recurrens.
31. Spina anterior superior cristae ossis ilium.
32. Synchondrosis ossium pubis.
33. Neruus cutaneus externus.
34. Tenuissimum filamentum, anastomoticum cum surculo plexus iliaci.

35. Ramus poſterior nerui cutanei externi, verſus poſteriorem et lateralem femoris partem deſcendens. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.

36. Ramus anterior eiusdem nerui. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 1.

37. Radix nerui cruralis, ex neruo lumbali ſecundo et tertio nata.

38. Radix nerui cruralis, ex neruo lumbali quarto nata.

39. Nerui cruralis truncus.

40. 40. Plexus iliacus, muſculum iliacum internum tegens, ex ſurculis nerui cruralis natus.

41. Neruus Pſoae maioris recurrens.

42. Surculi neruoſi, ad Pſoam maiorem proficiſcentes.

43. Truncus muſculo-cutaneus, ex neruo crurali ortus. Spargit neruum pro muſculo pectineo, tres neruos pro muſculo ſartorio, neruum cutaneum medium, quatuor neruos ad muſculum vaſtum externum, ac neruum breuem ſeu ſuperiorem pro muſculo crurali.

44. Neruus pro muſculo pectineo.

45. Ramus eius internus.

46. — — externus.

47. Neruus muſculi ſartorii ſuperior ſeu breuis, in tres ramulos diuiſus, qui hunc muſculum adeunt.

48. Neruus pro muſculo ſartorio medius, in duos ramos diuiſus.

49. Neruus cutaneus medius.

50. Ramus, ex quo neruus pro muſculo vaſto externo et neruus breuis ſeu ſuperior muſculi cruralis oriuntur.

51. Neruus ſuperior breuis ſeu primus muſculi vaſti externi, quinque vel ſex ramulis in illo conſumtus.

52. Neruus muſculi vaſti externi medius ſeu ſecundus.

53. Neruus tertius ſeu inferior muſculi vaſti externi.

54. 54. Neruus quartus ſeu longus ſeu inferior muſculi vaſti externi. Inter reliquos huius muſculi neruos longiſſimum iter facit et fere genu attingit.

55. 55. Neruus ſuperior ſeu breuis muſculi cruralis.

56. Neruus ex crurali ortus, ad muſculum rectum femoris decurrens.

57. Neruus muſculi ſartorii longus ſeu inferior, a latere interno huius muſculi deſcendens, abſciſſus. Conf. Tab. CLXXV. Fig. 1.

Oritur hic neruus radicibus tum a ramis ex ipſo trunco enatis, tum ex ramis a neruo 43. egredientibus.

58. Ramulus, ex quo neruus pro arteria crurali (61.) et pro muſculo adductore breui (62.) originem trahunt.

59. Surculus anaſtomoticus ex ramulo 58. enatus, ad componendum neruum cutaneum anteriorem.

60. Neruus cutaneus anterior, abſciſſus. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 1. CLXXV. Fig. 1.

61. Ramulus ad arteriam cruralem migrans et duobus vel tribus filamentis in membrana eius muſculari deſinens.

62. Neruus, qui ad Adductorem breuem proficiſcitur, ibique cum nerui obturatorii ramo anteriore, qui ad eundem muſculum deſcendit, anaſtomoſi coniungitur.

63. 63. Neruus longus ſeu inferior pro muſculo crurali. Deſcendit in media femoris parte verſus genu. Pluribus ramulis (octo in hoc ſpecimine) in muſculum cruralem tranſit.

64. Neruus ſuperior ſeu breuis muſculi vaſti interni. Iuxta antecedentem neruum 63. ſeorſim a neruo crurali oritur et ſuperiorem muſculi vaſti interni partem petit.

65. Ramus anaſtomoticus inter hunc et neruum 63.

66. Continuatio nerui 64.

67. 67. Neruus longus ſeu inferior muſculi vaſti interni.

68. Neruus ſaphenus.

69. Primus eius ramus.

70. Ramus anaſtomoticus, qui hunc ramum primum cum neruo cutaneo interno coniungit.

71. Propago inſignis rami 69. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 1.

72. Continuatio nerui ſapheni.
73. Quartus ramus nerui ſapheni.
74. Anaſtomoſes inter neruum ſaphenum eiusque ramum inſignem (86.).
75. Quintus ramus nerui ſapheni.
76. Sextus ramus nerui ſapheni.
77. Octauus ramus nerui ſapheni.
78. Nonus ramus nerui ſapheni.
79 Decimus ramus nerui ſapheni.
80. Vndecimus ramus nerui ſapheni.
81. Duodecimus ramus nerui ſapheni.
82. Decimus tertius ramus nerui ſapheni.
83. Decimus quartus ramus nerui ſapheni.
84. Decimus quintus ramus nerui ſapheni.
85. Decimus ſextus ramus nerui ſapheni.
86. Decimus ſeptimus ramus nerui ſapheni, reliquis inſignior, quem *ſaphenum minorem* ſeu ſecundum nominare licet.
87. Nodulus ſiue ganglion huius nerui ad ſpargendos varios ramulos.
88. Continuatio nerui 86.
89. Radix nerui cutanei interni.
90. Neruus cutaneus internus.
91. Huius nerui ramus internus primus.
92. Ramus quartus nerui 90.
93. Continuatio nerui cutanei interni (90).
94. Ramulus anaſtomoticus, qui hunc neruum cum neruo ſapheno coniungit.
95. Egreſſus nerui obturatorii ex foramine obturatorio.
96. 96 Ramus anterior nerui obturatorii ad muſculum gracilem deſcendens, pluresque ramulos edens.
97. Ramulus anaſtomoticus huius rami communicans cum neruo ſapheno. (68.).
98. Ramus nerui obturatorii, ad muſculum adductorem femoris longum deſcendens.
99. Ramus anaſtomoticus inter ramum anteriorem nerui obturatorii et ramum 98.
100. Neruus peroneus ſuperficialis.
101. Neruulus communis pro ramulo muſculi extenſoris pollicis longi et peronei longi. Ramuli eius abſciſſi ſunt.
102. Ramus dorſalis internus nerui peronei ſuperficialis.
103. Ramulus anaſtomoticus, qui ramum ſuperficialem internum dorſalem coniungit cum externo.
104. Continuatio nerui 102.
105. Ramulus lateralis metatarſicus dictus, varios ſurculos ad cutem pollicis ſpargens.
106. Neruulus articularis ex ramulo 105. natus, qui duobus filamentis in articulo pollicis deſinit.
107. Surculus dorſalis pollicis internus.
108. Ramulus metatarſicus nerui 104.
109. Surculus pollicis dorſalis internus.
110. Surculus dorſalis internus digiti ſecundi.
111. Nerui peronei ſuperficialis ramus dorſalis externus.
112. Ramulus metatarſicus externus.
113. Continuatio rami 111.
114. Surculus anaſtomoticus inter hunc et neruum 102.
115. Continuatus ramus 113. qui nunc nerui metatarſici interni nomine inſignitur.
116. Ramulus articularis externus digiti ſecundi.
117. Ramulus dorſalis digitalis externus digiti ſecundi.
118. Ramulus dorſalis digitalis internus digiti tertii.
119. Neruus peroneus profundus.
120. Ramus huius nerui, qui inter Tibialem anticum et Proneum longum profunde deſcendit et multis ramulis in Tibiali antico conſumitur.
121. Ramus nerui peronei profundi in Peroneum longum ſe immergens.
122. Ramus nerui peronei profundi, qui ad Extenſorem digitorum longum et Extenſorem proprium pollicis migrat.
123. Ramus nerui peronei profundi, qui partim ad Tibialem anticum, partim ad Extenſorem digitorum communem, partim ad Extenſorem pollicis proprium abit.
124. Ramus nerui peronei profundi ad Tibialem anticum.
125. Ramus nerui peronei profundi, duobus ramulis in muſculum tibialem poſticum ſe immergens.
126. Ramus nerui peronei profundi dorſalis internus ſeu ſuperficialis.
127. Ramulus huius nerui, metatarſicus pollicis vocatus.

128. Ramulus eiusdem nerui internus, ad latus externum pollicis repens et ramulus dorſalis pollicis externus nominatus.
129. Ramulus dorſalis internus digiti ſecundi.
130. Ramulus nerui 126. ad muſculum extenſorem breuem digitorum migrans.
131. Ramus nerui peronei profundi dorſalis externus ſeu profundus, ſub muſculo extenſore breui digitorum verſus extremam partem pedis decurrens.
132. Continuatio nerui 113.
133. Ramulus anaſtomoticus cum ramulo rami communicantis (135.) nerui tibialis.
134. Ramulus nerui 132. qui ad digitum pedis tertium quartum et quintum deſcendit et duobus ſurculis finitur, e quibus filamenta ad dorſum digiti tertii quarti et quinti abeunt.
135. Continuatus ramus communicans nerui tibialis.
136. Ramulus huius nerui dorſalis externus, filamentis ſuis ad digitum minimum transiens.
137. Ramulus nerui 135. internus, filamenta ſua ad digitum quintum, quartum et tertium ſpargens.

Fig. 2. *Abſciſſis vel reclinatis muſculis, ſcilicet Piriformi, Geminis, Quadrato femoris, capite longo Bicipitis, Semitendinoſo, Gaſtrocnemiis, Plantari, Soleo et cet. remotis partibus aponeuroticis et vaſis neruisque cutaneis et ſubcutaneis ſecundum et tertium muſculorum, vaſorum et neruorum ordinem, atque inprimis iſchiadici nerui per femur deſcenſum haec Figura ſiſtit. Ceterum et in hac Figura neruorum ſitus et habitus in depingendis hisce partibus non ſatis exacte obſeruari potuit.*

Fischer *ibid. Fig.* 2.

1. 1. Glutaeus maximus, ex parte abſciſſus ac reclinatus, vt nerui iſchiadici ex pelui decurſus et neruorum glutaeorum origo et distributio adcuratius cerni poſſit.
2. Glutaeus medius.
3. Tenſor vaginae femoris.
4. Vaſtus externus.
5. Obturator internus.
6. 6. Bicipitis caput breue.
7. Bicipitis caput longum, reſectum.
8. 8. Semitendinoſus, truncatus.
9. 9. Semimembranoſus.
10. 10. Adductor magnus.
11. Gracilis.
12. Gaſtrocnomius internus.
13. — externus.
14. Tendo Achillis.
15. Plantaris abſciſſus.
16. Popliteus.
17. Flexor longus digitorum.
18. Peroneus longus.
19. — breuis.
20. Flexor longus pollicis.
21. 21. Tibialis poſticus.
22. Arteria perforans prima.
23. — — ſecunda.
24. — cruralis.
25. — poplitea.
26. — tibialis poſtica.
27. — peronea.
28. Synchondroſis oſſium pubis.
29. Interna ſuperficies rami horizontalis oſſis pubis.
30. Neruus cutaneus poſterior ſuperior, ſeorſim juxta neruum iſchiadicum e pelui egrediens.
31. Neruus, ab iſchiadico ortus, qui neruum cutaneum poſteriorem et ſuperiorem auget.
32. Nerui cutanei poſterioris ſuperioris ramus lateralis primus.
33. Huius rami ramulus, qui ſurſum flectitur et in ſexu potiori ſcrotum, in ſequiori vero labiorum externorum pudendorum partem adit. Primum et ſecundum huius ramuli ſurculum, vide Tab. CLXXIV. et CLXXV. Fig. 2.
34. Tertius ſurculus ramuli 33. ad anum et perinaeum tendens.
35. Continuatio rami 32. deſinens in cutem, quae hanc partem obtegit.
36. 36. Ramus lateralis ſecundus nerui cutanei poſterioris ſuperioris.
37. Ramulus anaſtomoticus inter ramum 36. et truncum nerui cutanei poſterioris ſuperioris.

38. Ra-

38. Ramulus internus nerui 36. vaginam femoris perforans. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2. CLXXV. Fig. 2.

39. Continuatio nerui cutanei posterioris superioris.

40. Ramulus anastomoticus, qui hunc neruum cum neruo musculi glutaei maximi coniungit.

41. Ramus lateralis tertius nerui cutanei posterioris superioris. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2. CLXXV. Fig. 2.

42. Ramus lateralis quartus nerui cutanei posterioris superioris. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.

43. Continuatio trunci nerui cutanei posterioris superioris, cuius reliquos ramos et surculos sistit Tabula CLXXIV. Fig. 2.

44. *Neruus ischiadicus*, seu femoralis posterior, e cauitate peluis egrediens.

45. Ramus huius nerui, musculo glutaeo maximo ramulis et surculis prospiciens.

46. Primus huius rami ramulus.

7. Secundus ramulus.

48. Tertius ramulus, anastomoticus, qui coniungit neruum Glutaei maximi cum neruo cutaneo posteriori superiori.

49. Continuatio nerui 45.

50. Quartus ramulus nerui 45.

51. Quintus ramulus.

52. Finis nerui 45.

53. Ramus nerui ischiadici pro musculis geminis, abscissus et reclinatus.

54. Principium nerui cutanei interni superioris.

55. Ramulus huius nerui ad caput longum musculi bicipitis.

56. Neruus cutaneus internus superior.

57. Ramulus eius lateralis adipi implantatus. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.

58. Ramulus ex neruo ischiadico ortus, ad Quadratum femoris migrans

59. Neruus cutaneus internus inferior, in tres ramos 60. 61. 62. diuisus.

60. Ramus huius nerui internus, mox in cute cessans.

61. Ramus medius et crassior, descendens in dorso Gastrocnemii interni. Conf. Tab. CLXXIV Fig. 2.

62. Ramus externus, mox in cute euanescens.

63. Truncus communis pro neruis Adductoris magni, Semimembranosi, Bicipitis et Semitendinosi, qui nerui non raro seorsim ex neruo ischiadico oriuntur.

64. Rami ad Tricipitem tendentes.

65. Ramus ad Semimembranosum tendens, quatuor surculis in hunc musculum se immergens.

66. Ramulus ad Semimembranosum et Semitendinosum descendens.

67. Surculus huius ramuli, ad Semimembranosum pertinens.

68. Surculus in Semitendinosum se immergens.

69. Ramulus ad Semitendinosum et ad caput longum et breue Bicipitis tendens.

70. Surculus huius ramuli, ad Semitendinosum proficiscens.

71. Surculus ramuli 69. ad caput breue Bicipitis migrans.

72. Surculus ramuli 69. ad caput longum Bicipitis tendens, resectus et reclinatus.

73. Ramus ex neruo ischiadico ortus, ad caput breue Bicipitis variis ramulis descendens.

74. Ramus nerui ischiadici ad caput longum Bicipitis.

75. Neruus tibialis.

76. Neruus peroneus.

77. Neruus cutaneus externus, abscissus. Progressum eius sistit Tabula CLXXIV. Fig. 2.

78. Ramus, ex neruo peroneo natus, ad caput breue Bicipitis pertinens.

79. 79. Truncus communis pro ramo communicante nerui peronei et neruo cutaneo posteriore inferiore. Conf. Tab. CLXXIV. CLXXV.

80. Ramulus, qui in pinguedine circa poplitem euanescit.

81. Neruus peroneus superficialis. Conf. Fig. 1.

82. Neruus peroneus profundus. Conf. Fig. 1.

83. Neruus ad Soleum descendens.

84. Neruus ad caput breue Bicipitis.

85. Truncus communis pro musculo gastrocnemio externo et plantari.

86. Ramus nerui 85. pro Gastrocnemio externo.

87. Ramus nerui 85. ad musculum plantarem.

88. Neruus, ex quo oritur ramus ad Gastrocnemium internum et Soleum ac neruus communicans tibialis.

89. Ramus, qui socia arteria ad Gastrocnemium internum abit.

90. Ramulus ad Soleum proficiscens.

91. Neruus communicans tibialis. Progressum eius vide Tabula CLXXV. Fig. 2.

92. Neruus communis pro Soleo, Popliteo et Gastrocnemio externo.

93. Ramulus eius ad musculum soleum progrediens.

94. Ramulus nerui 92. ad musculum popliteum descendens. Est ille superior huius musculi neruus.

95. Ramulus nerui 92. ad Gastrocnemium externum.

96. Ramus pro neruo inferiore musculi poplitei et membrana interossea.

97. Ramulus rami 96. ad musculum popliteum proficiscens. Est ille inferior huius musculi neruus.

98. Ramulus eiusdem rami (96.) ad membranam interosseam descendens.

99. Ramus communis pro musculo soleo et Flexore longo proprio pollicis.

100. Ramulus huius rami ad Flexorem pollicis longum. Hic neruus huius musculi superior est.

101. Ramulus rami 99. ad inferiorem partem musculi solei proficiscens ibique desinens.

102. Ramus ad musculum soleum tendens, in duos ramulos diuisus.

103. Alter ramulus ad musculum soleum tendens.

104. Alter ramulus anastomoticus cum ramulo 101.

105. Ramus communis pro neruo musculi tibialis postici, flexoris longi digitorum, flexoris longi pollicis, et neruo cutaneo posteriore inferiore interno primo.

106. Ramulus rami 105. qui neruum inferiorem pro musculo flexore longo pollicis et neruum cutaneum posteriorem inferiorem internum primum spargit.

107. Surculus, qui hunc neruum cum neruo tibiali, ex quo ortus erat, coniungit.

108. Surculus ramuli 106. qui neruus inferior musculi flexoris longi pollicis est.

109. Surculus ramuli 106. qui neruum cutaneum posteriorem inferiorem internum primum, vel, quod idem est, neruum cutaneum subsuralem internum superiorem constituit. De hoc neruo conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.

110. Ramulus rami 105. qui neruum pro musculo tibiali postico et flexore longo digitorum emittit.

111. Surculus huius ramuli, qui neruus pro musculo flexore longo digitorum est.

112. Surculus eiusdem ramuli (110.), qui spargit neruum pro musculo tibiali postico et flexore longo digitorum.

113. Filamentum surculi 112. quod neruum pro musculo flexore longo digitorum constituit.

114. Filamentum surculi 112. quod neruum pro musculo tibiali postico exhibet.

115. Ramus ad Tibialem posticum migrans.

116. Ramus pro musculo flexore longo digitorum.

117. Neruus cutaneus posterior inferior internus secundus, vel neruus cutaneus subsuralis internus inferior. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.

118. Neruus cutaneus posterior inferior externus secundus, vel subsuralis externus inferior. Conf. Tab. CLXXIV. Fig. 2.

119. Finis nerui tibialis.

Fig. 3. *Planta pedis sinistri cum secundo et tertio neruorum vasorumque ordine, resectis musculis pluribus.*

Fischer *ibid. Fig. 3.*

1. Peronei breuis tendo.
2. 2. Peronei longi tendo.
3. Arteria plantaris externa.
4. — — interna.
5. Ramulus nerui plantaris, quem statim in principio suo in posteriore parte calcanei porrigit, cuius surculi tum in tela cellulosa tum in fibris ligamentosis euanescunt.

6. Ramulus nerui plantaris interni, duobus filamentis in cute lateris interni calcanei terminatus.

7. Ramus internus nerui plantaris interni.

8. Ramulus huius rami, qui in fibris ligamentosis calcanei euanescit.

9. Ramulus rami 7. in quatuor surculos diuisus, qui mox in cute euanescunt.

10. Continuatio rami interni nerui plantaris interni (7.) qui nunc constituit neruum plantarem digitalem pollicis internum.

11. Ramulus internus rami externi nerui plantaris interni, bifurcatus.

12. Surculus ad pollicem et digitum secundum.

13. Filamentum ad musculum interosseum.

14. Filamentum, quod neruus plantaris digitalis pollicis externus vocatur.

15. Filamentum, quod neruus plantaris digitalis internus digiti secundi nominatur.

16. Alter surculus ramuli 11. ad digitum secundum et tertium progrediens.

17. Tenue filamentum ad musculum interosseum digiti secundi.

18. Continuatio nerui 16. qui diuiditur in plantarem digitalem externum digiti secundi et in plantarem digitalem internum digiti tertii.

19. Filamentum ramuli 11. quod mox cum ramo externo (21.) nerui plantaris externi coniungitur.

20. Ramus externus nerui plantaris interni.

21. Ramulus externus rami 20.

22. Ramulus internus nerui 21. qui praebet neruulum plantarem digitalem externum digiti tertii et internum digiti quarti.

23. Ramulus externus nerui 21.

24. Anastomosis inter neruum 22. et 23.

25. Filamentum ad musculum interosseum digiti tertii.

26. Continuatio nerui 23. ex quo oritur neruus plantaris digitalis externus digiti quarti et neruus plantaris digitalis internus digiti quinti.

27. Ramus internus profundus nerui plantaris externi.

28. Ramulus huius rami ad Abductorem pollicis migrans.

29. Ramulus eiusdem rami ad Flexorem breuem digiti minimi proficiscens.

30. 30. Neruus plantaris externus.

31. Ramulus huius nerui in periosteo calcanei surculis suis euanescens

32. Ramus medius seu superficialis nerui plantaris externi, descendens ad latus externum digiti quinti.

33. Ramulus ex hoc ramo, qui neruus plantaris digitalis externus digiti quinti vocatur.

34. Ramulus eiusdem nerui, qui a latere externo digiti quinti versus dorsum eius proficiscitur.

35. Ramus externus nerui plantaris externi.

36. Ramulus huius nerui ad Abductorem digiti minimi. Conf. Tab. CLXXV. Fig. 3.

37. Ramulus rami 35. ad Flexorem breuem et Interosseum digiti quinti duobus filamentis repens. Conf. Tab. CLXXV Fig. 3.

38. Ramulus, qui ad caput secundum Flexoris longi digitorum seu carnem quadratam Sylvii transit.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXVII.

Plexus neruorum brachialium origo.
Ex cadauere adulti.

1. 1. Cutis reclinata cum Platysmamyoideo.
2. Maxillae inferioris basis.
3. Glandula maxillaris.
4. Ossis hyoidei basis.
5. — — — cornu maius.
6. Ligamentum inter cornu superius cartilaginis thyreoideae et cornu maius ossis hyoidei, a quo oritur Syndesmopharyngeus.
7. Membrana, inter cartilaginem thyreoideam et ossis hyoidei basin intercedens.
8. Cornu superius cartilaginis thyreoideae.
9. Digastrici maxillae venter anterior.
10. Eiusdem musculi venter posterior.
11. 11. Stylohyoideus.
12. Mylohyoideus.
13. 13. Ceratoglossus.
14. Hyothyreoideus.
15. Omohyoideus, reclinatus.
16. 16. Sternohyoideus.
17. Sternothyreoideus sinister.
18. — — — dexter.
19. Glandula thyreoidea.
20. Fibrae, quae a Sternothyreoideo ad Constrictorem pharyngis inferiorem abeunt.
21. Cartilaginis thyreoideae prominens angulus.
22. Cartilaginis cricoideae pars anterior.
23. 23. Rectus capitis anterior maior.
24. 24. Scalenus anterior.
25. 25. — — medius.
26. 26. — — posterior.
27. 27. Leuator scapulae.
28. Transuersalis ceruicis.
29. 29. Cucullaris.
30. Sternocleidomastoideus, abscissus et reclinatus.
31. 31. Pectoralis minor, etiam abscissus et reclinatus.
32. Processus coracoideus.
33. Clauicula, extrorsum eleuata et resecta, cui adhuc adhaeret particula Subclauii.
34. 34. 34. Pectoralis maior, abscissus et reuolutus.
35. 35. Deltoideus.
36. 36. Bicipitis caput breue.
37. 37. Coracobrachialis.
38. 38. 38 Subscapularis.
39. 39. etc. Serratus magnus.

40. Latiſſimus dorſi.

Scapula paullulum dimota eſt.

* Cutis reclinata.

41—46. Coſta prima, ſecunda, tertia, quarta, quinta, ſexta, quae omnes truncatae ſunt. Earum interſtitia replent Intercoſtales muſculi et ligamenta cartilaginum coſtarum coruſcantia.

47. Manubrii ſterni pars.

48. Pleurae denudatae portio.

49. Carotis communis.

50. — — cerebralis ſ. interna.

51. — — facialis ſ. externa.

52. Arteria thyreoidea ſuperior.

53. — lingualis, abſciſſa.

54. — facialis, abſciſſa.

55. — temporalis.

56. — ſubclauia, inter Scalenos emergens, abſciſſa.

57. Eadem arteria ad plicam axillae transeuns.

58. *Nerui hypogloſſi truncus.*

59. Eius *ramus deſcendens*, in hoc ſpecimine duplex.

60. 60. Huius rami deſcendentis (59.) ramus ad Omohyoideum, ex ſitu paullulum dimotus.

61. 61. 61. Ramus eiusdem rami deſcendentis (59.) ad Sternothyreoideum.

62. Ramulus anaſtomoticus inter ramos 60. et 61.

63. Ramus rami 61. ad inferiorem partem Sternothyreoidei.

64. Ramulus rami 61. anaſtomoticus cum ramo 79. nerui ceruicalis ſecundi.

65. *Nerui vagi truncus.*

66. Ramulus eius, pone carotidem communem ad neruos molles nerui ſympathici transiens et cum illis confluens.

67. *Ramus laryngeus nerui vagi.*

68. 68. *Ramus cardiacus* eiusdem nerui (65.)

69. Nerui vagi (65.) truncus continuatus, in cauum thoracis deſcendens.

70. *Ganglion ceruicale primum* nerui ſympathici.

71. *Nerui ſympathici truncus.*

72. 72. *Neruus acceſſorius*, per Sternocleidomaſtoideum transiens.

73. Ramulus communicans cum neruo ceruicali tertio (84.).

74. Alius ramulus, communicans cum ramo 90. eiusdem nerui ceruicalis tertii.

75. Continuatio nerui acceſſorii (72).

76. 77. Rami huius nerui ad Cucullarem.

78. *Neruus ceruicalis ſecundus*, nempe eius ramus anterior: (id quod de omnibus neruis ceruicalibus valet).

79. Ramulus, anaſtomoticus cum ramulo 64. rami deſcendentis nerui hypogloſſi.

80. Trunculus, ex confluxu neruulorum 64. et 79. natus et neruum 61. augens.

81. 81. Ramulus nerui ceruicalis ſecundi, cum ramulo 88. nerui ceruicalis tertii confluens et tandem neruum 63. augens.

82. Ramus nerui ceruicalis ſecundi in duos ramulos (83. 84.) diuiſus.

83. Alter ramulus rami 82. confluens cum ramulo 87. nerui ceruicalis tertii.

84. Alter ramulus nerui 82. anaſtomoticus cum neruo ceruicali tertio (85.)

85. *Neruus ceruicalis tertius.*

86. Ramulus ad Leuatorem ſcapulae.

87. Ramulus, confluens cum ramulo 83.

88. Trunculus ex confluxu ramulorum 83. et 87. natus et cum ramulo 81. confluens.

89. Neruus, ex confluxu neruulorum 81. et 88. natus et cum neruo 95. coëuns.

90. 90. Ramus nerui ceruicalis tertii (85.) ad Platysmamyoideum et cutem transiens, communicans per ramulum 74. cum neruo acceſſorio.

91. Ramus nerui ceruicalis tertii, ex quo oriuntur nerui 92. 93.

92. *Neruus ſubcutaneus colli.*

93. *Neruus auricularis.*

94. Ramus nerui ceruicalis tertii (85.) communicans cum ceruicali quarto (101).

95. Ramulus cum neruo 89. confluens.

96. Neruus ex confluxu nerui 89. et ramuli 95. enatus, deſinens in neruum 63.

97. Ramus nerui 94. in duos ramulos 98. 99. diuiſus.

98. Alter ramulus, variis filamentis deſinens in Platysmamyoideum et cutem.

99. Alter ramulus, anaſtomoticus cum ramis 106. et 108. nerui ceruicalis quarti.

100. Coniunctio magna inter neruum ceruicalem tertium et quartum.

101. *Neruus ceruicalis quartus.*

102. 102. Surculus ex hoc neruo enatus, ad neruum 63. transiens et tandem cum illo confluens.

103. Ramus nerui ceruicalis quarti, variis filamentis (104.) in Platysmamyoideum et cutem definens.

104. 104. Filamenta, in quae neruus 103. diuiditur.

105. Ramus nerui ceruicalis quarti, mox in duos ramos (106. 107.) diuifus.

106. 106. 106. Alter ramus, feu *neruus cutaneus humeri fuperior*, qui facta anaftomofi cum ramulo 99. et emiffis filamentis cutaneis ad cutem humeri transit. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 6.)

107. Alter ramus, in duos ramulos (108. 110.) diuifus.

108. 108. Ramulus fuperior, ad Cucullarem decurrens et filamenti (109.) ope cum ramulo 99. communicans.

109. Filamentum, anaftomofin conftituens inter hunc neruum (108.) et ramulum 99.

110. Ramulus inferior rami 107. in Leuatorem fcapulae fe immergens.

111. Ramus nerui ceruicalis quarti, ad Leuatorem fcapulae et Transuerfalem ceruicis defcendens.

112. Filamentum, ex neruo ceruicali fexto natum et cum alio ex feptimo ceruicali exorto confluens in neruulum 114.

113. Filamentum, ex neruo ceruicali feptimo ortum, ad neruulum 114. pertinens.

114. Neruulus ex confluxu filamentorum 112. et 113. enatus, in Subclauium fe immergens.

115. 115. *Neruus phrenicus.*

116. *Neruus ceruicalis quintus.*

117. — — — *fextus.*

118. — — — *feptimus.*

119. — — — *octauus.*

120. — *dorfalis primus.*

121. 121. *Neruus thoracicus anterior maior*, ex neruo ceruicali quinto enatus variisque filamentis in Pectoralem maiorem fe immergens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 34.)

122. Anaftomofis inter hunc neruum (121.) et neruum 123.

123. 123. 123. *Neruus thoracicus anterior longus*, ex neruo ceruicali feptimo, in Pectoralem maiorem fe distribuens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 36.)

124. Ramulus anaftomoticus inter neruos 123. et 125. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 37.)

125. 125. *Neruus thoracicus anterior minor*, ex coniunctione nerui ceruicalis octaui et dorfalis primi enatus, in Pectoralem minorem definens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 38.)

126. *Neruus fcapularis* f. fuprafcapularis, ad incifuram femilunarem fuperiorem fcapulae decurrens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 39.)

127. 127. Ramulus, ex neruo dorfali primo natus, juxta neruum cutaneum medium (153.), a quo aciculae ope feiunctus eft, decurrens, tandemque variis filamentis in cute, quae ad plicam axillae pertinet, definens.

128. 128. 128. Ramus ex ceruicali octauo natus, in Latiffimum dorfi fe immergens.

129. 129. Ramus a neruo ceruicali fexto natus, per Scalenum medium penetrans et cum ramo 130. confluens in vnum trunculum (131.).

130. 130. Ramus a neruo ceruicali feptimo natus, cum ramo 129. fe coniungens.

131. 131. Trunculus, ex confluxu ramorum 129. 130. ortus, variis furculis in Serratum magnum fe immergens.

132. Ramus nerui dorfalis fecundi, ex thorace per fibras Intercoftalis interni et externi fecundi prodeuns et ad cutem plicae axillae fe conferens in eaque variis filamentis definens.

133. Ramus nerui dorfalis tertii, eodem modo prodeuns ac definens.

134. Ramus nerui dorfalis quarti, fimili ratione prodeuns, juxta marginem Latiffimi dorfi ad cutem vicinam decurrens.

135. *Neruus fubfcapularis*, ex neruo ceruicali fexto natus variisque filamentis in Subfcapularem mufculum fe immergens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 42.)

136. 136. Truncus ex neruo ceruicali quinto ac fexto natus, ex quo oritur neruus fubfcapularis (135.) vna cum axillari (138.)

 huius-

huiusque axillaris coniunctio cum neruo radiali (137.).

137. Coniunctio nerui axillaris cum radiali.

138. *Neruus axillaris.* (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 48.)

139. 139. Ramus eius ad Subſcapularem et Teretem maiorem.

140. *Neruus radialis.* (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 44.)

141. Huius nerui prima radix ex neruo ceruicali ſeptimo. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 52.)

142. Secunda radix ex neruo ceruicali octauo. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 53.)

143. *Nerui mediani* principium.

144. *Chiasma* inter neruum medianum et cubitalem. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 49.)

145. Coniunctio inter Chiasma et principium nerui mediani.

146. *Neruus muſculocutaneus* (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 43.), ex quo ſtatim ramulus ad Coracobrachialem exit.

147. Radix ex neruo ceruicali ſexto ad neruum muſculocutaneum et medianum.

148. Radix ex neruo ceruicali ſeptimo ad eosdem neruos.

149. *Neruus cubitalis.* (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 46.)

150. Coniunctio inter chiasma (144.) et neruum cubitalem. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 58.)

151. Ramus anaſtomoticus nerui radialis (140.) cum cubitali.

152. *Neruus cutaneus internus* ſ. minor. (Tab. CLXXVIII. Fig. 47.)

153. 153. 153. *Neruus cutaneus medius* ſ. maior. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 106.)

154. Ramus eius ad cutem, quae ſuperiorem partem Bicipitis tegit. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 107.)

Notandum eſt, neruos, qui in plica axillae occurrunt et ad plexum brachialem pertinent, paullo a ſe inuicem diductos eſſe, vt melius conſpiciantur.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXVIII.

Fig. 1. *Nerui superficiales brachii, ab interiori.*

1. 1. Serrati magni, abscissi, residuum.
2. 2. Subscapularis.
3. Membrana capsularis humeri.
4. Clauicula, resecta, et ex situ dimota.
5. Processus coracoideus.
6. Pectoralis minor.
7. Bicipitis caput longum.
8. — — breue.
9. — venter.
10. Coracobrachialis.
11. Brachialis internus.
12. Teres maior.
13. Latissimus dorsi.
14. Pectoralis maior.
15. 15. Deltoideus.
16. Anconaeus internus.
17. Anconaeus longus.
18. 18. Vaginae cubiti resectae margo.
19. Ligamentum carpi commune volare.
20. Aponeurosis palmaris.
21. 21. 21. Ligamentula palmaria transuersa.
22. Palmaris breuis.

* Arteriae axillaris resectae residuum.

Musculi cubiti, per vaginam quodammodo pellucentes, numeris notati non sunt, quippe qui ex musculorum tabulis facile intelliguntur.

23. Arteria radialis carpi, quodammodo pellucens.
24. Vena cephalica, materia ceracea impleta, abscissa.
25. Vena mediana.
26. 26. Vena basilica.
27. *Neruus ceruicalis quintus*, (nempe eius ramus anterior), abscissus et ex situ dimotus.

Quod de hoc neruo dictum est, etiam de reliquis neruis ceruicalibus valet.

28. *Neruus ceruicalis sextus.*
29. — — *septimus.*
30. — — *octauus.*
31. — *dorsalis primus.*
32. Ramus ex neruo ceruicali sexto enatus, abscissus. (Tab. CLXXVII. Num. 129.)
33. Ramus ex neruo ceruicali septimo natus, etiam abscissus. (Tab. CLXXVII. Num. 130.)
34. 34. *Neruus thoracicus anterior maior*, in Pectoralem maiorem se immergens. (Tab. CLXXVII. Num. 121.)
35. Anastomosis inter hunc neruum et neruum thoracicum anteriorem longum. (Tab. CLXXVII. Num. 122.)

36. 36. 36. *Neruus thoracicus anterior longus*, in Pectoralem maiorem se distribuens. (Tab. CLXXVII. Num. 123.)

37. Ramulus anastomoticus inter neruum thoracicum anteriorem longum, et neruum thoracicum anteriorem minorem. (Tab. CLXXVII. Num. 124.)

38. 38. *Neruus thoracicus anterior minor.* (Tab. CLXXVII Num. 125.)

39. *Neruus scapularis*, s. suprascapularis. (Tab. CLXXVII. Num. 126.)

40. Ramulus ex neruo dorsali primo natus, abscissus. (Tab. CLXXVII. Num. 127.)

41. 41 Ramus ex nero ceruicali octauo natus, in Latissimum dorsi se immergens. (Tab. CLXXVII. Num. 128.)

42. *Neruus subscapularis*. (Tab. CLXXVII. Num. 135.)

43. *Neruus musculocutaneus.* (Tab. CLXXVII. Num. 146.)

44. *Neruus radialis.* (Tab. CLXXVII. Num. 140.)

45. *Neruus medianus.*

46. *Neruus cubitalis.* (Tab. CLXXVII. Num. 149.)

47. 47. *Neruus cutaneus internus.* s. minor. (Tab. CLXXVII. Num. 152.)

48. *Neruus axillaris*. (Tab. CLXXVII. Num. 138.)

49. *Chiasma* inter neruum medianum et cubitalem. (Tab. CLXXVII. Num. 144.)

50. Coniunctio inter Chiasma et principium nerui mediani.

51. Surculus inde natus, in membranis arteriae axillaris euanescens.

52. Nerui radialis prima radix. (Tab. CLXXVII. Num. 141.)

53. Eiusdem nerui secunda radix. (Tab. CLXXVII. Num. 142.)

54. Truncus, ex quo oritur neruus subscapularis et axillaris, huiusque axillaris coniunctio cum neruo radiali. (Tab. CLXXVII. Num 136.)

55. Coniunctio nerui axillaris cum radiali. (Tab. CLXXVII. Num. 137.)

56. Radix ex neruo ceruicali sexto ad neruum musculocutaneum et medianum. (Tab. CLXXVII. Num. 147.)

57. Radix ex neruo ceruicali septimo ad eosdem neruos. (Tab. CLXXVII. Num. 148.)

58. Coniunctio inter Chiasma et neruum cubitalem. (Tab. CLXXVII. Num. 150.)

59. Ramus anastomoticus nerui radialis cum cubitali.

60. 60. Nerui axillaris ramus ad Subscapularem et Teretem maiorem. (Tab. CLXXVII. Num. 139.)

61. Ramus nerui axillaris ad Teretem maiorem et Latissimum dorsi.

62. *Neruus cutaneus humeri externus.* (Fig. 2. Num. 1.)

63. *Truncus nerui axillaris*, circa os humeri se flectens.

64. Nerui musculocutanei ramulus ad Coracobrachialem.

65. 65. *Neruus musculocutaneus* continuatus.

66. Ramus cutaneus, qui super vena cephalica prodit, varia filamenta cutanea praebet, et duplici modo communicat cum neruo cutaneo medio.

67. Prima communicatio, cum ramulo 147. nerui cutanei medii.

68. Secunda communicatio, cum ramulo 148. nerui cutanei medii.

69. Communicatio cum surculo 89.

70. Surculus cutaneus, filamentis suis mox in cute desinens, et communicans cum ramo 66.

71. Communicatio cum ramo 66.

72. Surculus sub venis prodeuns, in tela cellulosa et vagina cubiti euanescens.

73. Alius surculus cutaneus, mox euanescens.

74. Alius surculus cutaneus, versus dorsum cubiti se conferens, ibique mox in cute euanescens.

75. Ramus cutaneus maior, qui continuationem trunci nerui musculocutanei constituit, statim in duos ramos 76. 83. diuisus. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 96.)

76. 76. Alter ramus rami 75.

77. Filamentum, communicans duplici modo cum neruo cutaneo medio.

78. Prima communicatio, cum ramulo 149. nerui cutanei medii.

79. Secunda communicatio, cum ramulo 150. nerui cutanei medii.

80. Diuisio nerui 76. in duos ramulos, (81. 82.)

81. Al-

81. Alter ramulus, euanescens in cute, quae ligamentum carpi proprium volare obtegit. (Tab. XCLXXIX. Fig. 2. Num. 98.)
82. Alter ramulus, communicans cum ramulo (153.) nerui cutanei longi volae ex mediano. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 99.)
83. 83. 83. Alter ramus rami 75. communicans cum ramulo 154. nerui cutanei longi volae ex neruo mediano.
84. Communicatio inter 76. et 83.
85. Ramulus cutaneus, duobus filamentis mox in cute desinens.
86. 86 Alii rami cutanei nerui 83. (Tab. CLXXIX. Fig 2. Num. 103.)
87. 87. 87. Ramus cutaneus minor nerui musculocutanei, communicans cum neruo cutaneo longo volae ex mediano. (Tab. CLXXIX, Fig. 2. Num. 104.)
88. Surculus cutaneus, ad dorsum cubiti se conferens.
89. Surculus, communicans cum 68. 69.
90. 90. 90. Ramuli, qui ad dorsum cubiti feruntur, ibique communicant cum ramulis nerui subcutanei externi ex radiali. (Fig. 11. Num. 27. 28. 29. 30.)
91. Ramulus, communicans cum ramo volari nerui radialis.
92. 92. 92. Ramuli nerui 87. communicantes cum neruo cutaneo longo volae ex mediano.
93. Filamenta nerui 87. quae partim in Abductorem breuem pollicis penetrant, partim in cute euanescunt.
94. Communicatio inter neruum 87. et 100. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 110.)
95. 95. Ramulus nerui musculocutanei, versus dorsum manus properans, communicans cum ramo volari nerui radialis. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 111.)
96. *Continuatio nerui radialis* (44).
97. *Ramus primus nerui radialis*, statim in duos ramos (98. 99.) diuisus. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 113.)
98. Alter ramus rami 97, s. *ramus subcutaneus internus nerui radialis*. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 114. 115.)
99. Alter ramus rami 97., in Anconaeum longum et internum se immittens. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 117.)
100. Ramus ex ramo volari nerui radialis, communicans cum ramo 87. nerui musculocutanei.
101. 102. Ramuli eius, qui in cute, musculos minores pollicis obtegente, desinunt.
103. *Nerui cutanei interni truncus* continuatus.
104. Ramus eius posterior s. minor Fig. 2. Num. 10.
105. Ramus eius anterior s. maior. Fig. 2. Num. 13.
106. 106. *Neruus cutaneus medius*, s. maior. (Tab. CLXXVII. Num. 153.)
107. 107. Ramus eius primus, descendens ad cutem, quae Bicipitem obtegit, ramulis suis tum in cute, tum in ipso musculo desinens. (Tab. CLXXVII. Num. 154.)
108. 108. Nerui cutanei medii ramus secundus, etiam ad cutem, quae Bicipitem obtegit, se conferens.
109. 110. Communicationes inter ramos 107. et 108.
111. 111. Ramus tertius nerui cutanei medii, versus olecranon vlnae decurrens, ibique ramulis duobus (114. 115.) desinens.
112. 113. Filamenta cutanea, quae ex ramo 111. oriuntur.
114. 115. Duo ramuli, quibus ramus 111. desinit.
116. 116. Ramus quartus nerui cutanei medii, ad cutem, quae inferiorem partem Bicipitis et venam medianam obtegit, descendens.
117. Ramulus huius rami, qui super venam medianam se coniicit.
118. 118. Ramus quintus nerui cutanei medii, coniiciens se super venam basilicam, descendens vsque ad mediam partem cubiti, vbi filamentis suis tum in cute, tum in vagina, musculos obtegente, euanescit.
119. Ramus, sub vagina communicans cum ramo ex cubitali. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 195.)
120. 120. Ramulus ad dorsum cubiti se conferens. (Fig. 2. Num. 33.)
121. *Ramus cutaneus palmaris*, s. truncus nerui cuta-

cuta-

cutanei medii continuatus, in duos ramos (122. 144.) diuisus.

122. 122. 122. *Ramus magis vlnaris* nerui 121.

123. — 135. Ramuli, qui ad dorsum cubiti feruntur. Fig. 2. Num. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

136 — 139. Surculi, tum in cute, tum in vagina euanescentes.

140 — 142. Surculi, quibus ramus 122. cum ramo 144. communicat.

143. Nerui 122. finis, ex quo varia filamenta tum ad Palmarem breuem, tum ad vaginam manus cutemque hanc regionem obtegentem, abeunt.

144. 144. 144. 144. *Ramus magis palmaris nerui* 121.

145. 146. Ramuli cutanei.

147 — 150. Ramuli communicantes cum neruo musculocutaneo.

151. Rami 144. finis in cute, quae carpum obtegit.

152. *Ramus cutaneus longus volae* ex neruo mediano. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 173.)

153. Ramulus eius, communicans cum neruo 82. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 174.)

154. Ramulus communicans cum ramo 83.

155. Filamentum nerui 152, partim in cute Flexorem breuem digiti minimi obtegente, partim in ipso musculo desinens. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 155.)

156. Ramus eiusdem nerui, pluribus filamentis partim in cute, quae aponeurosin palmarem obtegit, partim in ipsa aponeurosi euanescens. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 177.)

157. *Continuatio nerui cutanei longi volae*, ex quo plura filamenta, communicantia cum neruis 87. et 100., exeunt. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 178.)

158. Surculus, filamentis suis tum in cute, tum in aponeurosi palmari desinens. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 179.)

159. Alius eiusmodi surculus. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 180.)

160. Finis nerui cutanei longi volae. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 181.)

161. 161. 161. *Neruus cutaneus humeri superior*, (Tab. CLXXVII. Num. 106.)

Fig. 2. *Nerui superficiales brachii ab exteriori.*

1. Deltoideus.
2. Olecranon vlnae.
3. Ligamentum carpi commune dorsale.
4. Extensoris communis digitorum tendines.

Musculis et tendinibus, per vaginam quodammodo pellucentibus, numeri inscripti non sunt.

5. Vena cephalica.
6. *Neruus cutaneus humeri superior.* (Tab. CLXXVII. Num. 106. Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 197.)
7. *Neruus cutaneus humeri externus* ex axillari, in duos ramos (8. 9.) diuisus. (Fig. 1. Num. 62.)
8. Ramus superior, variis filamentis desinens in cute, quae inferiorem Deltoidei partem obtegit.
9. Ramus inferior, descendens sub cute, quae Anconaeum longum obtegit, in eaque filamentis suis desinens.
10. *Nerui cutanei interni ramus posterior* s. minor, in duos ramos (11. 12.) diuisus.
11. Ramus superior rami 10., filamentis suis in cute, quae ventrem communem Anconaeorum obtegit, desinens.
12. Ramus inferior rami 10., filamentis suis versus olecranon descendens.
13. *Nerui cutanei interni ramus anterior* s. maior, ramulis suis tum in cute sub olecrano desinens, tum communicans cum ramulis nerui subcutanei externi ex radiali.
14. Ramuli in cute euanescentes.
15. 15. Ramuli communicantes cum subcutaneo externo ex radiali.
16. Ramus subcutaneus internus nerui radialis. (Fig. 1. Num. 98.)
17. 17. Filamenta, quibus communicat cum ramo subcutaneo externo nerui radialis.
18. 18. 18. Ramus subcutaneus externus inter Anconaeum externum et longum prodeuns. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 122.)
19. Ramus, cuius surculi variis filamentis communicant cum ramo subcutaneo interno (16.) nerui radialis.
20. Ramus, cuius surculi communicant cum ramo nerui cutanei interni (13.) et cum ramo (34.) nerui cutanei medii.

21 22.

21. 22. 23. 24. 25. 26. Rami communicantes cum neruo cutaneo medio.

Ramuli, tum in cute tum in vagina humeri et brachii euanefcentes, numeris notati non funt.

27. 28. 29. 30. Ramuli communicantes cum ramulis ex neruo mufculocutaneo.

31. Ramuli communicantes cum ramulis rami dorfalis (56.) nerui radialis.

32. Finis rami fubcutanei externi nerui radialis (18.), qui, perforato ligamento carpi communi dorfali, mox euanefcit.

33. Ramulus nerui cutanei medii. (Fig. 1. Num. 120.)

34. 35. Ramuli nerui cutanei medii. (Fig. 1. Num. 123. 124.), communicantes cum ramis (20. 21.) nerui fubcutanei externi ex neruo radiali, variaque filamenta ad cutem praebentes.

36—38. Alii ramuli ex neruo cutaneo medio. (Fig 1. Num. 125—127.)

39. Ramulus nerui cutanei medii (Fig. 1. Num. 128.) communicans cum ramis 22, 23, 24, rami fubcutanei externi ex neruo radiali.

40. Ramulus nerui cutanei medii. (Fig. 1. Num. 129.)

41. 42. Ramuli nerui cutanei medii (Fig. 1. Num. 130. 131.), communicantes cum ramis 25. 26. rami fubcutanei externi ex neruo radiali et cum ramo dorfali (56.) nerui radialis.

43. Ramulus nerui cutanei medii (Fig. 1. Num. 132.), mox in cute euanefcens.

44. Ramulus nerui cutanei medii (Fig. 1. Num. 133.), communicans cum ramo dorfali nerui cubitalis (75.).

45. 46. Ramuli nerui cutanei medii (Fig. 1. Num. 134. 135.), communicantes cum ramo dorfali nerui cubitalis (75.) et cum ramo dorfali (56.) nerui radialis.

47. Ramulus ex neruo mufculocutaneo (Fig. 1. Num. 90.), flectens fe ad dorfum cubiti, ibique communicans cum ramis 28. 29. 30. rami fubcutanei externi ex neruo radiali.

48. 48. Continuatio huius ramuli, ex quo varia filamenta cutanea exeunt.

49. Finis huius ramuli in cute inter pollicem et indicem.

50. *Nerui radialis truncus.* (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 14.).

51. *Nerui radialis ramus anterior f. volaris.* (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 16.).

52. 52. 52. 52. *Neruus dorfalis vlnaris pollicis.* (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 17.).

53. Communicatio eius cum neruo mufculocutaneo. (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 18.)

54. Surculus cutaneus, in cute, quae os metacarpi indicis obtegit, euanefcens. (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 19.)

55. 55. 55. 55. *Neruus dorfalis radialis pollicis.* (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 28.)

56. *Nerui radialis ramus dorfalis* f. pofterior. (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 15.)

57. Ramus eius communicans cum ramo 31. rami fubcutanei externi ex radiali, et cum ramo 42. nerui cutanei medii.

58. Ramulus rami 57. communicans cum ramo dorfali nerui cubitalis in dorfo carpi.

59. Ramulus, communicans cum filamentis eiusdem nerui fub illa cute, quae os metacarpi quartum et quintum obtegit.

60. Communicatio inter ramum 58. et 59.

61. Surculus rami 57., communicans cum ramulo 47. nerui mufculocutanei.

62. 62. 62. *Ramus anterior f. multifidus* rami dorfalis nerui radialis, fub vena cephalica pollicis decurrens, et variis filamentis cutaneis in cute, os metacarpi indicis obtegente, definens.

63. Ramuli eius in dorfo pollicis decurrentes, et cum neruo dorfali vlnari pollicis confluentes. (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 22.)

64. Surculus in Abductorem indicis fe immergens. (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 24.)

65. Ramus recuruus fub aponeurofi, Interoffeos tegente, adfcendens. (Tab. CLXXIX. Fig. 1. Num. 23.)

66. 66. *Neruus dorfalis radialis indicis,* ex neruo 62. natus.

67. 67. Ramus pofterior rami dorfalis nervi radialis, plura filamenta cutanea fpargens, quae partim cum filamentis rami 62. confluunt, partim in cute euanefcunt.

68. Trunculus ex neruo 67. natus, communis pro neruo dorſali vlnari indicis (69.) et radiali digiti medii. (70.)

69. *Neruus dorſalis vlnaris indicis.*

70. *Neruus dorſalis radialis digiti medii.*

71. Trunculus, etiam ex neruo 67. natus, communis pro neruo vlnari digiti medii (72.) et radiali digiti annularis (73.)

72. 72. *Neruus dorſalis vlnaris digiti medii.*

73. 73. *Neruus dorſalis radialis digiti annularis.*

Filamenta cutanea horum neruorum numeris notata non ſunt, ne Figura obſcuraretur.

74. Arcus communicans inter ramum dorſalem nerui radialis et ramum dorſalem nerui cubitalis.

75. 75. *Nerui cubitalis ramus dorſalis.* (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 190.)

76. Ramulus communicans cum ramulis (44. 45.) nerui cutanei medii.

77. Ramulus communicans cum neruulo 58. ex ramo dorſali nerui radialis, et cum neruulo 46. ex cutaneo medio.

78. Trunculus communis pro neruo dorſali vlnari digiti annularis (79.) et dorſali radiali digiti auricularis (80.).

79. *Neruus dorſalis vlnaris digiti annularis.*

80. *Neruus dorſalis radialis digiti auricularis.*

81. 81. *Neruus dorſalis vlnaris digiti auricularis.*

Surculi communicantes inter neruum radialem et vlnarem cuiuslibet digiti, nec non ii ſurculi, qui inter neruos dorſales et volares digitorum communicant, numeris notati non ſunt, quia per ſe facile intelliguntur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXIX.

FIG. 1. *Ramus volaris nerui radialis.*

1. 1. Radialis internus.
2. 2. Sublimis.
3. Flexor longus pollicis.
4. 4. Supinator longus.
5. 5. Radialis externus longus.
6. 6. — — breuis.
7. 7. Pronatoris teretis tendo.
8. Abductor longus pollicis.
9. Extenſor minor eiusdem digiti.
10. 10. — maior.
11. Abductor breuis pollicis.
12. — indicis.
13. Radius nudus.
14. *Neruus radialis*, ſub Supinatore longo in conſpectum veniens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 50.)
15. Eius *ramus dorſalis*, abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 56.)
16. *Nerui radialis ramus anterior* ſeu *volaris* in duos ramos (17. 28.) diuiſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 51.)
17. 17. *Neruus dorſalis vlnaris pollicis*, ex ramo 16. natus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 52.)
18. Communicatio cum neruo muſculocutaneo. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 53.)
19. Surculus cutaneus, in cute, quae os metacarpi indicis obtegit, euaneſcens, abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 54.)
20. 20. Continuatio nerui 17.
21. 21. 21. 21. Communicationes inter neruum dorſalem pollicis vlnarem (17.) et radialem (28.).
22. Surculi communicantes cum ſurculis rami dorſalis (15) nerui radialis, abſciſſi. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 63.)
23. Ramulus recuruus rami dorſalis, etiam abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 65.)
24. Surculus, in Abductorem indicis ſe demergens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 64.)
25. Surculus cutaneus.
26. 26. Filamenta, quae ad cutem volarem feruntur et communicare videntur cum neruo volari vlnari pollicis ex neruo mediano. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 64.)
27. Filamenta, quae ad vnguem vsque protenduntur et ſub illo in cute euaneſcunt.
28. 28. *Neruus dorſalis radialis pollicis*, ex ramo 16. natus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 55.)

29. Ramulus, qui, facta communicatione cum neruo musculocutaneo (37.), jungitur ramo 30.

30. 30. Ramus nerui 28. descendens ad Abductorem breuem pollicis.

31. 31. Coniunctiones eius cum neruo 28.

32. Duo filamenta, quibus ramus 30. definit in Abductotem breuem pollicis.

33. Continuatio nerui 28.

34. Ramus communicans cum neruo musculocutaneo. (Fig 2. Num. 149.)

35. Filamenta, quae ad cutem volarem feruntur et communicare videntur cum neruo volari radiali pollicis. (Tab. CLXXX. Fig. 2. Num 54.)

36. Filamenta, quae ad vnguem vsque protenduntur et sub illo in cute euanescunt.

37. Ramulus nerui musculocutanei, variis surculis communicans cum ramo anteriori seu volari nerui radialis, truncatus.

38. Communicatio eius cum neruo 28.

39. Ramulus, communicans cum surculis nerui musculocutanei et mediani, abscissus.

Fig. 2. *Nerui profundiores brachii, ab interiori.*

1. 1. Serrati magni resecti residuum.

2. 2. Subscapularis.

3. Teres maior, paullo ex situ dimotus.

4. Latissimi dorsi resecti residuum.

5. Clauicula, resecta, et ex situ dimota.

6. Deltoideus.

7. Pectoralis maioris resecti residuum.

8. Pectoralis minoris etiam resecti pars residua.

9. Coracobrachialis.

10. Bicipitis caput breue, truncatum et paullo ad latus ductum.

11. Inferior pars ventris huius musculi cum tendine.

12. Tendo capitis longi Bicipitis.

13. Membrana capsularis humeri.

14. Anconaeus longus, paullulum ad latus ductus.

15. Anconaeus externus.

16. — internus.

17. 17. Os humeri nudum.

18. 18. 18. Brachialis internus.

19. 19. 19. Supinator longus, paullulum ad latus ductus.

20. Radialis externus longus.

21. Abductoris longi pollicis tendo.

22. Radialis interni resecti et reclinati pars superior.

23. Residuus tendo huius musculi.

24. Pronatoris teretis rescissi et reclinati pars superior.

25. Eiusdem musculi pars inferior.

26. 26. Palmaris longus, ad latus ductus.

27. 27. Vlnaris internus.

28. 28. Sublimis, ex situ dimotus.

29. 29. 29. Profundus.

30. 30. 30. Flexor longus pollicis.

31. Abductor breuis pollicis.

32. Flexor breuis pollicis.

33. Os pisiforme.

34. Abductor digiti minimi.

35. Flexcr breuis eiusdem digiti.

36. Aponeurosis palmaris.

37. Arteriae axillaris resectae residuum.

38. *Neruus ceruicalis quintus*, (nempe eius ramus anterior), abscissus et ex situ dimotus. Quod de hoc neruo dictum est, etiam de reliquis neruis ceruicalibus valet.

39. *Neruus ceruicalis sextus.*

40. — — *septimus.*

41. — — *octauus.*

42. — *dorsalis primus.*

43. Ramus ex Neruo ceruicali sexto enatus, abscissus. (Tab. CLXXVII. Num. 129. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 32.)

44. Ramus ex N. ceruicali septimo natus, etiam abscissus. (Tab. CLXXVII. Num. 130. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 33.)

45. 45. *Neruus thoracicus anterior maior*, in Pectoralem maiorem se immergens. (Tab. CLXXVII. Num. 121. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 34.)

46. Anastomosis inter hunc neruum et neruum thoracicum anteriorem longum. (Tab. CLXXVII. N. 122. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 35.)

47. 47. 47. *Neruus thoracicus anterior longus*, in Pectoralem maiorem se distribuens. (Tab. CLXXVII. N. 123. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 36.)

48. Ramulus anaſtomoticus inter neruum thoracicum anteriorem longum et neruum thoracicum anteriorem minorem. (Tab. CLXXVII. N. 124. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 37.)

49. 49. *Neruus thoracicus anterior minor.* (Tab. CLXXVII. Num. 125. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 38.)

50. *Neruus ſcapularis,* ſ. ſupraſcapularis. (Tab. CLXXVII. N. 126. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 39.)

51. 51. Ramulus ex neruo dorſali primo natus, abſciſſus. (Tab. CLXXVII. Num. 127. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 40.)

52. 52. Ramus ex neruo ceruicali octauo natus, in Latiſſimum dorſi ſe immergens, abſciſſus. (Tab. CLXXVII. N. 128. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 41.)

53. *Neruus ſubſcapularis.* (Tab. CLXXVII. N. 135. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. N. 42.)

54. *Neruus muſculocutaneus.*

55. — *radialis.*

56. — *medianus.*

57. — *cubitalis.*

58. — *cutaneus internus,* ſ. minor, abſciſſus.

59. 59. *Neruus cutaneus medius* ſ. maior.

60. 60. — *axillaris.*

61. *Chiasma* inter neruum medianum et cubitalem.

62. Coniunctio inter Chiasma et principium nerui mediani.

63. Surculus inde natus in membranis arteriae axillaris, quae hic reſecta eſt, euaneſcens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 51.)

64. Nerui radialis prima radix. (Tab. CLXXVII. Num. 141. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. N. 52.)

65. Eiusdem nerui ſecunda radix. (Tab. CLXXVII. Num. 142. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 53.)

66. Truncus, ex quo oritur neruus ſubſcapularis et axillaris, huiusque axillaris coniunctio cum neruo radiali. (Tab. CLXXVII. N. 136. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. N. 54.)

67. Coniunctio nerui axillaris cum radiali. (Tab. CLXXVII. N. 137. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 55.)

68. Radix ex neruo ceruicali ſexto ad neruum muſculocutaneum et medianum. (Tab. CLXXVII. Num. 147. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 56.)

69. Radix ex neruo ceruicali ſeptimo ad eosdem neruos. (Tab. CLXXVII. Num. 148. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 57.)

70. Coniunctio inter Chiasma et neruum cubitalem. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num 58.)

71. Ramus anaſtomoticus nerui radialis cum cubitali. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 59.)

72. Continuatio trunci nerui axillaris. (60.)

73. 73. Ramus eius ad Subſcapularem et Teretem maiorem. (Tab. CLXXVII. Num. 139. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 60.)

74. Ramus nerui axillaris ad Teretem maiorem et Latiſſimum dorſi. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 61.)

75. *Neruus cutaneus humeri externus.* (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 62.)

76. *Truncus nerui axillaris,* circa os humeri ſe flectens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 63.)

77. Continuatio nerui muſculocutanei. (54.)

78. Ramulus ad Coracobrachialem. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 64.)

79. *Neruus muſculocutaneus,* per fibras Coracobrachialis transeuns.

80. Idem neruus ex Coracobrachiali prodeuns.

81. Ramus nerui muſculocutanei, in duos ramos (82. 83.) ſe diuidens.

82. Alter ramus rami 81., variis filamentis in Bicipitem ſe immergens.

83. Alter ramus rami 81., in Brachialem internum demiſſus.

84. Ramus nerui muſculocutanei; ſurculos 85, 86, 87. praebens.

85. Surculus ſuperior, communicans cum ramulo 154. nerui mediani circa arteriam brachialem, anſamque nerueam circa illam arteriam conſtituens.

86. Surculus inferior, eodem modo deſinens.

87. Surculus, in tunicis arteriae brachialis euaneſcens.

88. *N. muſculocutaneus* continuatus, et paullulum ad latus ductus, vt filamenta eius melius adpareant.

89. Ramus ad Brachialem internum.
90. 91. Surculi cutanei, abſciſſi.
92. Alius ſurculus, etiam abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 70.)
93. Surculus ſub venis prodeuns, in tela celluloſa et vagina cubiti euaneſcens, abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 72.)
94. Alius ſurculus cutaneus, etiam abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 73.)
95. Alius ſurculus, cutaneus, abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 74.)
96. *Ramus cutaneus maior*, qui continuationem trunci conſtituit, ſtatim in duos ramos (97. 100.) diuiſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 75.)
97. 97. Alter ramus, in duos ramulos (98. 99.) diuiſus.
98. Alter ramulus, euaneſcens in cute, quae ligamentum carpi proprium volare obtegit. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 81.)
99. Alter ramulus, communicans cum ramulo 174. nerui cutanei longi volae ex mediano. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 82.)
100. 100. Alter ramus rami 96., communicans cum ramo 175. cutaneo longo volae nerui mediani. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 83.)
101. Communicatio inter ramum 97 et 100. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 84.)
102. Ramulus cutaneus, abſciſſus.
103. 103. Alii rami cutanei nerui 100. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 86.)
104. 104. 104. *Ramus cutaneus minor* nerui muſculocutanei, communicans cum neruo cutaneo longo volae ex mediano. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 87.)
105. 105. Surculi cutanei, abſciſſi.
106. etc. Ramuli, qui ad dorſum cubiti feruntur.
107. Ramulus, communicans cum ramo volari nerui radialis, abſciſſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 91.)
108. 108. 108. Ramuli rami 104., communicantes cum neruo cutaneo longo volae (173.) ex mediano. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 92.)
109. Filamenta rami 104., quae partim in Abductorem breuem pollicis penetrant, partim in cute euaneſcunt. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 93.)
110. Communicatio inter neruos 104. et 149. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 94.)
111. 111. Ramulus nerui muſculocutanei, verſus dorſum manus properans, communicans cum ramo volari nerui radialis. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 95.)
112. *Truncus nerui radialis*, continuatus.
113. *Ramus primus nerui radialis*, ſtatim in duos ramos (114. 117.) diuiſus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 97.)
114. Alter ramus rami 113., ſ. *ramus ſubcutaneus internus nerui radialis.* (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 98. Fig. 2. Num. 16.)
115. Continuatio rami ſubcutanei interni (114.).
116. Locus, quo idem neruus ad dorſum cubiti fertur.
117. Alter ramus rami 113., in Anconaeum longum et internum ſe immittens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 99.)
118. *Ramus ſecundus magnus nerui radialis*, in duos ramos (119. 126.) diuiſus.
119. Ramus maior rami 118., in duos ramos (120. 121.) iterum diuiſus.
120. Ramus ſuperior rami 119., in Anconaeum internum et externum pluribus ſurculis ſe immergens.
121. Ramus inferior, in duos ramos (122. 123.) diuiſus.
122. Alter ramus, maior, qui inter Anconaeum internum et externum ad poſteriorem partem oſſis humeri procedit, ac dato ramo ad ventrem communem Anconaeorum ſub cute prodit, et *neruus ſubcutaneus externus ex radiali* fit. (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 18.)
123. Alter ramus rami 121. isque minor, in duos ſurculos (124. 125.) diuiditur.
124. Surculus ſuperior et breuior, filamentis ſuis in Anconaeum internum deſinit.
125. 125. Surculus inferior et longior, juxta interiorem marginem Anconaei longi deſcendit, tandemque in communem Anconaeorum ventrem filamentis ſuis deſinit.

126. Ramus minor rami 118., in duos ramos (127. 128.) diuiſus.

127. Ramus minor rami 126. qui duobus ſurculis in Anconaeum externum ſe immergit.

128. Ramus maior rami 126., deſcendens inter Anconaeum internum et externum, hisque muſculis inſertus.

129. *Truncus nerui radialis* continuatus, qui inter Anconaeum internum et externum circa poſteriorem oſſis humeri faciem flectitur.

130. *Neruus radialis*, inter Brachialem internum et Supinatorem longum prodeuns.

131. 132. Ramuli ad Brachialem internum.

133. Ramulus ad principium Radialis externi longi.

134. Ramus in duos ramulos (135. 136.) diuiſus.

135. Ramulus maior, variis filamentis in Radialem externum longum et Supinatorem breuem deſinens.

136. Ramulus minor, in Supinatorem longum ſe immergens.

137. Diuiſio nerui radialis in ramum profundum et ſuperficialem. (138. 146.)

138. *Ramus profundus nerui radialis.*

139. 139. Ramulus ad Radialem externum longum.

140. Ramulus ad Supinatorem breuem.

141. Alius ramulus ad eundem muſculum.

142. Coniunctio huius ramuli cum ipſo ramo profundo nerui radialis.

143. Filamentum, quod cum neruulo 141. confluit.

144. Rami profundi (138.) continuatio.

145. Filamenta, quibus hic ramus profundus in Radialem externum longum immergitur.

146. *Nerui radialis ramus ſuperficialis.*

147. 147. Ramulus ad Radialem externum longum.

148. Rami ſuperficialis nerui radialis continuatio. Conf. Fig. 1.

149. Ramus ex ramo volari nerui radialis. (Fig. 1. Num. 34.) communicans cum ramo 104. nerui muſculocutanei. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 100.)

150. 151. Ramuli eius, qui in cute muſculos minores pollicis obtegente deſinunt.

152. *Nerui mediani* (56.) continuatio.

153. Surculus ad membranas arteriae brachialis.

154. Ramulus, communicans cum ſurculo (85.) nerui muſculocutanei, et filamentum praebens ad tunicas arteriae brachialis.

155. Alius ramulus, etiam ad tunicas arteriae brachialis pertinens.

156. Ramulus nerui mediani, communicans cum ramulo 155. et cum ſurculo 86. nerui muſculocutanei.

157. Ramus, in duos minores ramos (158. 161.) diuiſus. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 34.)

158. Ramus alter rami 157. quatuor ſurculis in Sublimem ſe immergens. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 35.)

159. Surculi inferiores, qui ad muſculum pertinent.

160. Surculi ſuperiores, qui perferato muſculo ſub cute prodeunt, et confluunt cum ramulis. (185. 186.) nerui cubitalis.

161. Ramus alter rami 157. ad Radialem internum tendens, variisque filamentis in illum ſe inſerens. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 36.)

162. Ramus ad Pronatorem teretem. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 37.)

163. *Neruus interoſſeus internus.* (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 38.)

164. 164. Ramus eius ad Flexorem longum pollicis. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 39.)

165. 165. Ramulus ad eundem muſculum. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 40.)

166. 167. 168. Rami ad Profundum. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 41 — 43.)

169. Continuatio nerui interoſſei interni.

170. 170. Ramus ad Sublimem. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 46.)

171. 172. Ramuli ad eundem muſculum. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 47. 48.)

173. *Ramus cutaneus longus volae*, ex ſitu dimotus, vt melius conſpiciatur. (Tab. CLXXXVIII. Fig. 1. Num. 152.)

174. Ramulus eius, communicans cum neruo 99. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 153.)

175. Ramulus, communicans cum neruo 101. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 154.)

176. Filamentum nerui 173. partim in cute, Flexorem breuem digiti minimi obtegente, partim in ipſo muſculo euaneſcens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 155.)

177. Ramus eiusdem nerui, pluribus filamentis deſinens partim in cute, quae aponeuroſin palmarem obtegit, partim in ipſa aponeuroſi euaneſcens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 156.)

178. Continuatio nerui cutanei longi volae, ex quo plura filamenta communicantia cum neruis 104. 149. exeunt. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 157.)

179. Surculus, filamentis ſuis tum in cute, tum in aponeuroſi palmari deſinens. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 158.)

180. Alius eiusmodi ſurculus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 159.)

181. Finis nerui cutanei longi volae. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 160.)

182. *Nerui cubitalis* (57.) continuatio.

183. Idem neruus denuo continuatus. Ex ſitu dimotus eſt, vt melius conſpiciatur.

184. Ramus cutaneus, communicans cum neruo 158. ex mediano, et cum ramulo 195. ex cutaneo medio.

185. Surculi ad Palmarem longum.

186. Ramus in duos ramulos (187. 188.) diuiſus.

187. Ramulus eius ſuperior, pertinens ad Vlnarem internum, et communicans cum neruo 158. ex mediano.

188. Ramulus inferior, pertinens ad Profundum, etiam communicans cum neruo 158. ex mediano.

189. Ramulus ad Vlnarem internum.

190. *Ramus dorſalis nerui cubitalis.* (Tab. CLXXVIII. Fig. 2. Num. 75.)

191. *Ramus volaris minor nerui cubitalis*, plures ſurculos cutaneos praebens, quae ad cutem, exteriorem regionem cubiti obtegentem, distribuuntur.

192. Rami volaris minoris (191.) finis in ligamento carpi proprio volari, et cute, quae illud obtegit.

193. *Ramus volaris maior nerui cubitalis*, ſ. continuatio trunci huius nerui. (Tab. CLXXX. Fig. 1. Num. 93.)

194. *Neruus cutaneus medius* (58.) continuatus. Ramos abſciſſos vid. Tab. CLXXVIII. Fig. 1.

195. Ramus communicans cum ramo 185. ex cubitali. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 119.)

196. Hic reſectus eſt *Neruus cutaneus medius.*

197. 197. *Neruus cutaneus humeri ſuperior*, ex neruo ceruicali quarto. (Tab. CLXXVII. Num. 106. Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 161. Fig. 2. Num. 6.)

EXPLICATIO

TABVLAE CLXXX.

FIG. 1. *Nerui mediani decurſus in cubito et manu.*

1. Pronatoris teretis pars abſciſſa et reclinata.
2. Eiusdem muſculi portio inferior, in ſitu relicta.
3. Radialis interni abſciſſi pars reclinata.
4. Sublimis etiam abſciſſi pars reclinata.
5. Supinator breuis.
6. 6. Flexor longus pollicis.
7. 7. 7. Profundus.
8. 8. Vlnaris internus.
9. Os piſiforme, quodammodo adparens.
10. Membrana interoſſea cubiti.
11. 11. Pronator quadratus, quoad maximam partem per longitudinem diſciſſus, vt nerui interoſſei interni decurſus melius pateat.
12. Membrana capſularis articuli carpi.
13. Reſidua pars tendinis Radialis interni.
14. Brachialis internus.
15. Biceps.
16. 16. Supinator longus.
17. 17. Radialis externus longus.
18. Abductoris longi pollicis tendo.
19. 19. Ligamentum carpi proprium volare, diſſectum et reclinatum.

20. Abductor breuis pollicis.
21. Flexor breuis pollicis.
22. Adductor pollicis.
23. Abductor digiti minimi.
24. Flexor breuis digiti minimi.
25. Palmaris breuis, cum cute reclinatus.
26. Reſidui tendines Sublimis (4.) ad indicem, digitum medium, digitum annularem et digitum auricularem decurrentes. — Tendines Profundi, ſub illis quodammodo adparentes, numeris notati non ſunt.
27. Lumbricalis primus.
28. — ſecundus.
29. — tertius.
30. — quartus.

Muſculi interoſſei numeris notati non ſunt.

31. *Neruus radialis*, abſciſſus.
32. — *muſculocutaneus*, etiam abſciſſus et ex ſitu dimotus.
33. *Nerui mediani truncus*, ad cubitum deſcendens.
34. Ramus, in duos minores ramos (35. 36.) diuiſus. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 157.)
35. Ramus alter rami 34. quatuor ſurculis

 in

in Sublimem ſe immergens. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 158.)

36. Ramus alter rami 34. ad Radialem internum tendens variisque filamentis in illum ſe inſerens, (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 161.)

37. Ramus ad Pronatorem teretem. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 162.)

38. *Neruus interoſſeus internus.* (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 163.)

39. Ramus eius ad Flexorem longum pollicis. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 164.)

40. Ramulus ad eundem muſculum. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 165.)

41—43. Rami ad Profundum, (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 166—168.)

44. Continuatio nerui interoſſei interni, qui tandem variis filamentis Pronatori quadrato inſeritur.

45. Filamentum, quod per foraminulum membranae interoſſeae transit et cum filamento nerui interoſſei externi per anaſtomoſin confluit. (Fig. 2. Num. 34.)

46 — 48. Ramuli ad Sublimem, abſciſſi. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 170 — 172.)

49. 49. *Ramus cutaneus longus volae* ſ. cutaneus palmaris longus, cum cute volae manus diſciſſa et reclinata extra ſitum ductus. (Tab. CLXXVIII. Fig. 1. Num. 152. Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 173.)

50. Ramulus communicans ex neruo muſculocutaneo adueniens, abſciſſus.

51. Surculus nerui mediani, ſub ligamento carpi proprio euaneſcens.

52. *Nerui mediani truncus*, cum tendinibus Flexorum ad manum procedens. — Diuiditur in noſtro ſpecimine mox in duos ramos, quae diuiſio non ſemper quidem, ſed ſaepe tamen occurrit.

53. Ramus, varia filamenta ad Flexorem Abductoremque breuem et Opponentem pollicis praebens.

54. 54. *Neruus volaris radialis pollicis.*

55. Surculus ad finem Opponentis pollicis.

56. Ramulus cutaneus.

57. Duo filamenta ad finem Flexoris Abductorisque breuis pollicis tendentia.

58. Filamentum cutaneum.

59. 59. Filamenta communicantia inter neruum volarem radialem et vlnarem pollicis.

60. Filamentum, tum in vagina tendinis Flexoris tum in cute euaneſcens.

61. Ramulus ad dorſum tendens.

62. Arcus vnguicularis neruoſus pollicis.

63. Ramulus mere cutaneus, varia filamenta ad cutem mittens.

64. *Ramus digitalis communis primus*, pro neruo vlnari pollicis (65.) et radiali indicis (68.)

65. 65. *Neruus volaris vlnaris pollicis.*

66. 66. Filamenta cutanea.

67. Filamentum in Abductorem pollicis ſe immergens.

68. 68. *Neruus volaris radialis indicis.*

69. Surculus cutaneus.

70. *Ramulus ad Lumbricalem primum.*

71. 71. 71. Ramuli, qui ad dorſum tendunt et cum neruis dorſalibus communicant, et quidem in latere radiali.

72. 72. etc. Filamenta communicantia inter neruum volarem radialem et vlnarem.

73. 73. 73. Filamenta ſub tendinibus Flexorum in vagina tendinum euaneſcentia.

74. *Arcus vnguicularis neruoſus indicis.*

75. *Ramus digitalis communis ſecundus*, pro neruo volari vlnari indicis et radiali digiti medii.

76. *Ramulus ad Lumbricalem ſecundum.*

77. 77. *Neruus volaris vlnaris indicis.*

78. Ramulus cutaneus.

79. Surculus ex illo ortus, in ligamento annulari euaneſcens.

80. 80. etc. Ramuli, qui ad dorſum tendunt et cum neruis dorſalibus communicant.

81. 81. Filamenta ſub tendinibus Flexorum in vagina tendinum euaneſcentia.

82. 82. *Neruus volaris radialis digiti medii.* Arcui vnguiculari et filamentis communicantibus dorſalibus cutaneis aliisque, nec in hoc digito nec in reliquis numeri inſcripti ſunt, quia ex digiti indicis expoſitione facile intelliguntur.

83. 83. *Ramus digitalis communis tertius*, pro neruo volari vlnari digiti medii et radiali digiti annularis.

84. Ra-

84. *Ramus anaſtomoticus magnus* inter neruum medianum et cubitalem, *arcum neruoſum volarem manus* conſtituens.
85. Ramulus inde natus, ad ligamentum carpi proprium volare et principium Flexoris breuis digiti minimi pertinens.
86. *Ramulus ad Lumbricalem tertium*, ex neruo 83.
87. Ramulus anaſtomoticus paruus cum nerui cubitalis ramo digitali communi 98.
88. Ramulus cutaneus, communicans cum ramulo praecedente (87.)
89. 89. *Neruus volaris vlnaris digiti medii.*
90. 90. *Neruus volaris radialis digiti annularis.*
91. *Nerui cubitalis truncus*, cuius ſuperior pars reſecta eſt, paullo extra ſitum ductus.
92. *Ramus dorſalis* ſeu minor. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 190.)
93. *Ramus volaris*, maior, ſeu continuatio trunci. (Tab. CLXXIX. Fig. 2. Num. 193.)
94. *Ramus profundus rami volaris* (93.)
95. Ramulus eius ad Abductorem et Flexorem breuem digiti minimi.
96. Ramus communis pro neruis 97. et 98.
97. Anaſtomoſis magna cum neruo mediano.
98. Ramus digitalis communis pro neruo vlnari digiti annularis et radiali digiti auricularis.
99. *Ramulus ad Lumbricalem quartum.*
100. 100. *Neruus volaris vlnaris digiti annularis.*
101. 101. *Neruus volaris radialis digiti auricularis.*
102. *Ramus volaris vlnaris* eiusdem digiti.
103. Ramulus ad Palmarem breuem.
104. Duo filamenta ad eundem muſculum.
105. 105. Surculi cutanei.
106. Nerui volaris vlnaris digiti auricularis continuatio.
107. Communicatio inter 98. et 102.
108. 108. etc. Ligamentum annulare, in phalange prima digitorum quatuor vltimorum adparens. Reliqua ligamenta cum membrana ligamentis tendinum communi reſecta ſunt.

Fig. 2. *Nerui radialis ramus profundus.*

1. 1. Radialis externus longus.
2. 2. — — breuis.
3. Abductor longus pollicis.
4. Extenſor minor pollicis.
5. 6. Extenſor maior pollicis: 5. venter huius muſculi, 6. tendo truncatus.
7. Indicator, abſciſſus et partim ex ſitu dimotus.
8. Extenſoris digitorum diſſecti media pars ex ſitu dimota.
9. Eiusdem muſculi pars ſuperior.
10. 10. Vlnaris externus, quodammodo in conſpectum veniens.
11. Tendo communis Anconaeorum.
12. Anconaeus paruus.
13. 13. 13. Supinator breuis, cuius media pars diſſecta et reflexa eſt.
14. Membrana interoſſea cubiti.
15. Radius nudus.
16. 16. Membrana capſularis articuli carpi.
17. *Nerui radialis ramus profundus.*
18. Ramus ad Supinatorem breuem.
19. Alius ramus ad eundem muſculum.
20 — 22. Rami ad Extenſorem digitorum.
23 — 25. Rami ad Vlnarem externum.
26. Ramus, variis filamentis ſe immergens in Abductorem longum et Extenſorem minorem pollicis.
27. Ramus ad Extenſorem maiorem pollicis.
28. Ramus ad Indicatorem.
29. 29. *Neruus interoſſeus externus.*
30 — 32. Rami eius ad Extenſorem maiorem pollicis.
33. Filamentum, in membrana interoſſea euaneſcens.
34. Filamentum, quod membranam interoſſeam perforat et cum neruo interoſſeo interno ex neruo mediano communicat.
35. Nerui interoſſei (29.) finis in plura filamenta, quae tum in membrana capſulari articuli carpi, tum in membrana communi dorſali carpi euaneſcunt, immo ad muſculos interoſſeos extenduntur.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXXI.

Fig. 1. *Plexus brachialis et nerui brachiales dextri lateris, ſuo naturali nexu e corpore exciſi et acido nitri corroſi, ab omni tela celluloſa ceteriſque tunicis purgati, ita, vt ſola medulla neruorum, forma funium relicta fuerit. Ex cadauere hominis adulti.*

Reil *Exercitat. anat.* Faſc. I. Tab. I. Fig. 1.

1 — 4. Neruus ceruicalis quintus, ſextus, ſeptimus, octauus.
5. Neruus dorſalis primus.
6. — ſupraſcapularis.
7. — circumflexus.
8. — radialis.
9. — muſculocutaneus.
10. — medianus.
11. — cubitalis.
12. — cutaneus medius.

Neruorum inter ſe nexum funiumque, ex quibus componuntur, craſſitiem, indolem, ſtructuram et impreſſiones haec Figura luculenter monſtrat.

Fig. 2. *Pars nerui vagi, eodem modo praeparata.*

Reil ibid. Fig. 4.

Huius nerui ſtructura in eo ab aliorum neruorum fabrica differt, vt funes parum diſtincti ſint, magis inter ſe quaſi in vnum corpus coaliti, hinc inde impreſſionibus, plus minus profundis, notati. In quibusdam ipſius partibus teneriores funes, diuerſa directione illi impoſiti, ſpeciem retis circa illum formant. — Extremitati ſuperiori fruſtula nerui hypogloſſi adhaerent.

Fig. 3. *Nerui cruralis et obturatorii atque iſchiadici principium.*

Reil l. c. Tab. II. Fig. 1.

1 — 4. Neruus lumbalis ſecundus, tertius, quartus, quintus.
5 — 9. Neruus ſacralis primus, ſecundus, tertius, quartus, quintus.
10. Neruus cruralis.
11. — obturatorius.
12. — iſchiadicus.

Ex hac Figura adparent craſſi funes neruorum lumbalium et ſacralium, nec non complicata et reticulata ipſorum organiſatio in plexu crurali et iſchiadico: rete funium ſubtiliorum crurali et inprimis iſchiadico plexui impoſitum: ſtructura funium magis complitata in ſuperiori parte nerui cruralis: fabrica funium explicita, quaſi parallela, in neruo iſchiadico,

dico, et magna funium copia ac bifurca ipſorum organiſatio.

Fig. 4. *Neruus phrenicus.*

Reil ibid. Fig. 5.

Funes, paſſim impreſſionibus notati, paſſim a ſe inuicem ſecedentes iterumque coëuntes anſas et inſulas circumſcribunt. In extremitate inferiori ſeu peripheria ex vno quaſi puncto multi funes egrediuntur, ad modum pedis anſerini diuaricati, in diaphragmate ſeſe diſpergentes.

Fig. 5. 6. *Fruſta neruorum brachialium, mediani et cubitalis: ex brachio hominis adulti.*

Reil l. c. Tab. III. Fig. 2. Fig. 5.

Nerui eodem modo, vt in Fig. 1. dictum eſt, praeparati ſunt, arteriis cera antea impletis. Maiores vaſorum rami relicti ſunt: minores ſurculi, in neurilemate ſparſi, cum tunicis neruorum remoti ſunt. Magnus vaſculorum numerus, ex vicinis arteriis ad neruos adeuntium. Vaſorum inter funes reptantium diuiſiones et anaſtomoſes hic cernere licet.

Fig. 7. 8. 9. *Fruſta neruorum brachialium, acido nitri corroſa et a tunicis bene mundata.*

Reil ibid. Fig. 8. 10. 13.

Funes neruorum ſuſpenſa manu paullatim diſtracti ſunt, vt frequentes ipſorum copulae, anſae, plexus et anaſtomoſes adpareant.

Fig. 10. *Ganglion ceruicale ſuperius nerui ſympathici dextri, ſolutum in filamenta neruea.*

Scarpa *Anatom. Annotatt.* Lib. I. Tab. I. Fig. 1.

1. Truncus nerui ſympathici, paullo infra canalem caroticum.
2. Idem truncus, infra ganglion ceruicale ſuperius.
3 — 6. Nerui, qui a tribus ſuperioribus ceruicalibus ganglion ceruicale ſuperius ingrediuntur.
7 — 10. Nerui, e ganglio prodeuntes.

Loderi *Tabul. anat. Neurologiae Sect. II.*

11. Fibroſa ſtrata neruea, ſeu taeniolae nerueae.
12. Irretita filorum nerueorum combinatio.
13. Fila neruea reticulata, plexuoſa.
14. Alia neruea fila cum ſociis ſtaminibus nerueis cerebralibus ac ſpinalibus diuerſimode commixta.
15. Fila neruea, e quibus componitur truncus nerui ſympathici infra ganglion ceruicale ſuperius.

Fig. 11. *Ganglion ſpinale iſchiadicum, ſolutum in filamenta neruea, viſum in facie poſteriori.*

Scarpa ibid. Fig. 3.

1. Fila radicis ſpinalis poſterioris, ob diuturnam macerationem in minora alia reſoluta.
2. Truncus nerui ſpinalis, infra ganglion eiusdem nominis.
3. 3. Ganglion ſpinale, ſolutum in filamenta neruea.
4. 4. Funiculi neruei, e ſtaminibus nerueis ganglii ſpinalis compoſiti, quorum funiculorum ſumma neruum ſpinalem infra ganglion conſtituit.

Fig. 12. *Idem ganglion, viſum in facie anteriori.*

Scarpa, ibid. Fig. 4.

1. Radix ſpinalis poſterior.
2. 2. — — anterior.
3. 3. Fila neruea, componentia ganglion ſpinale.
4. 4. Funiculi neruei, ſpinalem neruum infra ganglion efficientes.

Fig. 13. *Ganglion ex minoribus iſtis, quae plexibus abdominalibus intertexta reperiuntur.*

Scarpa ibid. Fig. 5.

1. Ganglion.
2. Surculi neruei, a ganglio editi.
3. Truncus nerueus vnus aut alter, ganglion ingrediens.

Fig. 14. *Rami ſpinales, a neruis dorſalibus binis ſiniſtri lateris in ſympathicum immiſſi: ganglia nerui ſympathici dorſalia duo, totidemque radices nerui ſplanchnici: omnia*

omnia magnitudine naturali duplo maiore.

Scarpa l. c. Tab. II. Fig. 1.

1. Radix ſpinalis poſterior, pia meninge veſtita.
2. Radix ſpinalis anterior, etiam pia meninge obducta.
3. Durae meningis infundibulum.
4. Dura meninx, externum ganglii ſpinalis inuolucrum efficiens.
5. Origo rami dorſalis ſpinalis ſuperioris, qui ad neruum ſympathicum accedit.
6. Ortus rami dorſalis ſpinalis inferioris, ad neruum ſympathicum traditi.
7. Filamenta radicis ſpinalis anterioris, quae funiculis nerui ſpinalis infra ganglion eiusdem nominis admiſcentur.
8. Truncus nerui ſpinalis, infra ganglion ſpinale dorſale.
9. Ramus ſpinalis dorſalis ſuperior.
10. — — — inferior.
11. Ingreſſus rami ſpinalis dorſalis ſuperioris in ganglion dorſale nerui ſympathici.
12. Rami ſpinalis dorſalis inferioris pars altera, adiungens ſe trunco nerui ſympathici pars altera repens ſupra ganglion dorſale nerui ſympathici.
13. Ganglion dorſale nerui ſympathici.
14 — 16. Splanchnici nerui origo, partim 15. a filamentis nerui ſympathici, partim 16. a ſtaminibus rami ſpinalis dorſalis inferioris.
17. Radix nerui ſplanchnici.
18 18. 18. Truncus nerui ſiympathici, pone vertebras dorſi excurrens.
19. Radix ſpinalis poſterior.
20. Foramen, quod in tubum a dura meninge efformatum ducit, quo tubo radix ſpinalis poſterior excipitur.
21. 21. Radix ſpinalis anterior, e naturali ſede nonnihil deducta, vt adpareat tubus et ſeptum membranaceum, quo a radice ſpinali poſteriori omnino ſeiuncta eſt.
22. Radix ſpinalis poſterior, in ganglion intumeſcens.
23. 23. Tubus membranaceus et ſeptum durae meningis, quo radix ſpinalis anterior a poſteriori radice prorſus ſeparatur.
24. Filamenta radicis ſpinalis anterioris, quae funiculis nerui ſpinalis infra ganglion ſe ſocia addunt.
25. Origo rami ſpinalis dorſalis inferioris, in ſympathicum immiſſi.
26. Ortus rami ſpinalis dorſalis ſuperioris.
27. Ramus ſpinalis dorſalis ſuperior.
28. — — — inferior.
29. Horum ramorum ingreſſus in ganglion dorſale nerui ſympathici.
30. Ganglion dorſale alterum nerui ſympathici.
31. Origo nerui ſplanchnici, ex filamentis rami dorſalis ſpinalis inferioris.
32. Origo altera nerui ſplanchnici, ex filamentis nerui ſympathici.
33. Radix nerui ſplanchnici altera.
34. Truncus nerui ſpinalis infra ſuum ganglion.

Fig. 15. *Plexus brachialis, ob macerationem naturali nonnihil turgidior, in quo adparet, neruos brachiales praecipuos ex filamentis plurium coniugationum ſpinalium ceruicalium componi.*

Scarpa ibid. Fig. 2.

1 — 4. Neruus ceruicalis quintus, ſextus, ſeptimus, octauus.
5. Neruus dorſalis primus.
6. — ſcapularis.
7. — muſculocutaneus.
8. — medianus.
9. — cubitalis.
10. — axillaris.
11. — radialis.
12. — cutaneus medius.
13. 13. Plexus brachialis minor.

Fig. 16. *Ganglion trunci nerui trigemini.*

Monro's *Obſeruations on the ſtructure and functions of the nervous ſyſtem* Tab. XX. Fig. 1.

1. Truncus nerui trigemini.
2. Ramus primus ſ. ophthalmicus.
3. 3. 3. Nerueae fibrae, quae ab altera parte ganglii in minora filamenta diſcedunt, ab altera vero iterum confluunt ad maiores fibras formandas.

Fig. 17. *Idem ganglion, vitro auctum.*

Monro, ibid. Fig. 2.

Striae

Striae neruorum vel plicae tortuosae aut serratae, quae microscopii ope in omnibus neruis cerni possunt, hic adparent, et in trunco nerui trigemini et in ramo eius ophthalmico.

FIG. 18. *Superficies eiusdem ganglii, ex alio cadauere desumti.*

MONRO, ibid. Fig. 3.

1. Pars trunci nerui trigemini.
2. 2. Pars ganglii.
3. Anterior ganglii pars, ex quo rami egrediuntur. Fibrarum neruearum decursus distincte hic cernitur.

FIG. 19. *Sectio eiusdem ganglii.*

MONRO, ibid. Fig. 4.

1 — 3. Vt in praecedente Figura.

FIG. 20. 21. *Neruus opticus vitro auctus, cui supra pars scleroticae infra commissura neruorum opticorum adhaeret.*

REIL *Exercitat. anat.* Fasc. I. Tab. III. Fig. 15.

Ex neurilemate ipsius medulla, lixiuio saponariorum liquefacta, expressa et aquae destillatae ope elota est: deinde nerui neurilema vacuum, aëre inflatum, dura meninge priuatum, siccatum et scalpelli ope ad longitudinem in dimidias partes dissectum est, vt interna ipsius canaliculata structura visui proponeretur. Figura multum amplificata est, vt canaliculi ipsorumque frequentes anastomoses distincte cernerentur, et media neurilematis pars, quae absque commodo Figurae spatium extendisset, praecisa est. Canaliculi ope cribri (1.) in bulbum hiant, seu potius ostia canaliculorum, quae ad peripheriam exeunt, cribrum constituunt. In regione cribri canaliculi paullatim in angustius spatium contrahuntur, et quidem tantum, quantum cribri diameter diametro nerui medii minor est. Margo crenatus cribri (1.) a canaliculis, ad longitudinem diuisis. Canaliculi quidem plerumque parallele juxta se progrediuntur, verum tamen frequentissime communionem inuicem ineunt et mutuo inosculantur. Orbis dimidiatus (2.) nerui transuersim dissecti, qui canaliculorum lumina polygona et irregularia, cellulis cerae similia, refert: (2. 3. 4.) margines superiores crenati, a canaliculis, ad longitudinem diuisis. Canaliculi extremitatum cerebralium (5. 6.) profundius in neurilematis ambitu, quam in ipsius axi descendentes. Denique commissura neruorum opticorum et regio trans eam posita canaliculis priuata est: quare hae partes potius ad cerebrum, quam ad neruos, referendae esse videntur.

FIG. 22. *Orbis tenuis, transuersim ex neurilemate nerui optici inflato excisus, in quo lumina canaliculorum polygona et irregularia distincte cernuntur.*

REIL, ibid. Fig. 15. e.

EXPLICATIO
TABVLAE CLXXXII.

Fig. 1. *Nerui, qui in cordis facie ſuperiori aut conuexa adparent.*

Scarpa *Tabul. neurolog.* Tab. VI. Fig. 1.

1. Ventriculus ſiniſter.
2. — dexter.
3. Margo obtuſus.
4. — acutus.
5. Auricula dextra.
6. Sinus dexter.
7. Vena caua ſuperior.
8. Auricula ſiniſtra.
9. Arteria pulmonalis.
10. Aorta.
11. 11. Arteriae coronariae dextrae truncus.
12. Ramus eius, qui adit aurem dextram cordis venamque cauam ſuperiorem.
13. Ramus, circa radicem arteriae pulmonalis ductus.
14. 15. Minores ramuli, qui ſinum cordis dextrum adeunt.
16 — 19. Rami arteriae coronariae dextrae, qui per conuexitatem ventriculi dextri decurrunt.
20. Arteria coronaria ſiniſtra.
21. Eius ramus maior ſ. anterior.
22. Ramus, per conuexitatem ventriculi ſiniſtri distributus.
23. Ramus coronarius ſ. circumflexus.
24 — 26. Ramuli ad atrium ſiniſtrum.
27. Neruorum, qui cordis proprii ſunt, plexus coronarius dexter. (Tab. CLXVII. Num. 218 Tab. CLXVIII. Fig. 1. Num. 78.)
28. Zona neruea, aortae radicem complectens, confluensque in plexum coronarium dextrum. (Tab. CLXVII. Num. 208.)
29. *Plexus coronarii anterioris dextri* filamenta, comitantia truncum arteriae coronariae dextrae.
30 — 36. Plexus coronarii dextri neruea ſtamina, quae ſimul cum ramis arteriae coronariae dextrae in ſubſtantiam ventriculi cordis dextri penetrant.
37. Filamentum, a plexu cardiaco ſiniſtro ad dextram cordis regionem protenſum.
38. *Plexus coronarius poſterior ſ. ſiniſter.* (Tab. CLXVIII. Fig 1. Num. 101.)
39. 40. Plexus coronarii ſiniſtri fila, comitantia ramum maiorem arteriae coronariae ſiniſtrae.
41. Craſſiuſculus ramus in vallecula ſepti ventriculorum, cum ſocia arteria in ipſum ſeptum penetrans.

42. 43. Plexus coronarii ſiniſtri inſignes rami, arteriis, quae conuexum marginem ventriculi poſterioris peruadunt, ſociati.

44. 45. Plexus coronarii ſiniſtri filamenta, ad planam ventriculi ſiniſtri faciem ſimul cum ramo coronario arteriae coronariae ſiniſtrae reflexa.

Fig. 2. *Nerui, qui in cordis ſuperficie poſteriori ſ. plana cernuntur.*

Scarpa ibid. Fig. 2.

1. Margo cordis obtuſus.
2. — — acutus.
3. Linea depreſſa, quae ſepti cordis ſedem et directionem indicat.
4. Atrium dextrum.
5 Oſtium venae cauae inferioris.
6. Foſſa oualis.
7. Abſciſſi trunci venae coronariae pars.
8. Vena caua ſuperior.
9. Atrium ſiniſtrum.
10. 10. 10. 10. Venarum pulmonalium praecipui trunci.
11. Auricula ſiniſtra.
12. Aorta.
13. 13. Arteria coronaria dextra.
14. Arteriae coronariae dextrae ramus, venae mediae comes.
15. Arteriae coronariae dextrae ramus inſignis, quo fere ad oram vsque obtuſam cordis pertingit.
16. Rami maioris arteriae coronariae ſiniſtrae apex.
17. Arteriae coronariae ſiniſtrae ramus coronarius. (Fig. 1. Num. 23.)
18. Arteriae atrii ſiniſtri, a ramo coronario arteriae coronariae ſiniſtrae ortae.
19. 20. Fila neruea plexus coronarii dextri, quae ſimul cum arteria coronaria dextra circa acutum cordis marginem ad planam faciem tendunt.

21 — 26. Plexus cardiaci dextri nerueae propagines, quae in compreſſam faciem ventriculi cordis dextri ſimul cum arteriis abſumuntur.

27 — 30. Plexus cardiaci dextri filamenta neruea, comitantia ramos arteriae coronariae dextrae, per planam faciem ventriculi cordis ſiniſtri diſtributos.

31 — 34. Plexus coronarii ſiniſtri neruea ſtamina (Fig. 1. 44. 45.), ſimul cum ramo coronario arteriae coronariae ſiniſtrae ad planam faciem ventriculi cordis ſiniſtri tendentia, et in ipſius ventriculi ſubſtantiam cum minoribus arteriis deliteſcentia.

35. Fila duo neruea tenuiſſima, a magno plexu cardiaco ſupra cor edita, quae, longo emenſo itinere ſuper ſinu ſiniſtro, tandem prope inſertionem trunci venae coronariae anaſtomoſin ineunt cum nerueis filamentis, arteriam coronariam dextram comitantibus.

Fig. 3. *Fetus quadrimeſtris ad ſummum, neque longioris octo pollicibus, cor exemtum, naturali magnitudine, et auris dextra tota reſecta.*

Halleri *Icon. anat.* Faſcic. IV. Tab. I. Fig. 6.

1. Cor reclinatum, et faciem inferiorem dimidiam oſtendens.
2. Trachea.
3. Valuula foraminis oualis, oſtii liberi claudens fere quartam partem.
4. Annulus foraminis oualis, ſ. iſthmus.
5. Hiatus, oualis foſſae tres quartas partes occupans.
6. Arteria aorta.
7. Arteria pulmonalis, maiori trunco in aortam continuata, vt ductus arterioſus ipſa aorta, vbi ex corde exit, maior ſit.
8. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
9. Carotis ſiniſtra.
10. Subclauia ſiniſtra.
11. Pulmo dexter.
12. — ſiniſter.

Fig. 4. *Cor fetus, ſexto menſe per abortum editi, a parte poſteriori ſpectatum. Situs inuerſus, vt melius valuula ſpectari poſſit.*

Haller. ibid. Fig. 4.

1. Cor.
2. 2. Atrium ſiniſtrum, apertum.
3. Valuula foraminis oualis.
4. Iſthmus,

4. Iſthmus, pellucens per translūcidam valuulam, vt adpareat, etiam ea aetate valuulam iſthmo longiorem eſſe.

Fig. 5. *Cor pueri trimeſtris, etiam a parte poſteriori ſpectatum, et ita directum, vt valuulae foraminis oualis tota latitudo pateat. Ita factum eſt, vt magis, quam oportebat, perpendicularis videatur, et hiatus adpareat, qui in corde, in ſuo ſitu relicto, non eſt conſpicuus.*

Haller. ibid. Fig. 2.

1. Cor.
2. 3. Pulmones.
4. Trachea.
5. 5. Atrium ſiniſtrum, apertum.
6. Valuula foraminis oualis.
7. Oſtiolum foraminis oualis, patens.

Fig. 6. *Pueri ſesquiennis cor, a latere dextro.*

Haller. ibid. Fig. 5.

1. Cor.
2. 2. Iſthmus ſ. annulus foſſae oualis.
3. Foraminis oualis valuula, a parte dextra conſpicua.
4. Hiatus, jam paullulum imminutus valvulae.
5. 5. 5. Pulmones.
6. Trachea.

Fig. 7. *Ductus arterioſus* Botalli, *in embryone.*

Albini *Acad. Annot.* Lib. II. Tab. VII. Fig. 7.

1. Cor.
2. Auricula dextra.
3. — ſiniſtra.
4. 4. Aorta.
5. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
6. Subclauia dextra.
7. Carotis dextra.
8. — ſiniſtra.
9. Subclauia ſiniſtra.
10. Arteria pulmonalis.
11. Ductus arterioſus Botalli.
12. Arteriae pulmonalis ramus ſiniſter.
13. — — — dexter.
14. Vena caua ſuperior.

Fig. 2.

Fig. 1.



Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 3.



Fig. 4.





Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 2.



Fig. 6.



Fig. 7.

Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 8.



Fig. 4.



Fig. 5.

Fig. 9.

Fig: 10.



J. F. Schröter. scul.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 6.



Fig. 4.



Fig. 5.

C. Müller sculp.

Tab. CLXIV

Fig. 2.

Fig. 1.

Gest. von J. S. Höſsel. Weimar 1801.

Fig. 1.
Fig. 1.
Fig. 3.
Fig. 4.
C. Müller sc.

Tab: CLXIV.

J.C. Bock del. et sc.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 2.
Fig. 1.

Tab. CLXIX.

Fig. 1. Fig. 2.




Meiße fc.



F. Kaiser sc: Weimar 1800

Fig. 2.



Fig. 1.



Fig. 3.

Fig: 2.

Fig: 1.

J. Nußbiegel sculp.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3





C. Müller. sc.

Roux ad nat: Ienae.

Fried. Kaiser sculps. Weimar. 1802.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 2.

Fig. 1.



Fig. 1.

Fig. 2.

ad nat. del.

J.C. Bock s

Tab. CLXXXI

Fried: Kaiser sculp: Weimar 1802.

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 5.



Fig. 7.

Fig. 2.

J. J. Schröter, sculps.

INDEX

Numeri romani indicant *tabulam*, f. *figuram*, n. *numerum*.

A.

Acetabulum. IX. f. 7. n. 25—29. f. 9. n. 16. 17.

Acromium. II. n. 23. III. n. 27. XI. f. 5. n. 3. f. 6. n. 12. f. 7. n. 8.

— — — in fetu. f. 8. n. 5. f. 9. n. 9. f. 10. n. 5.

Aditus ad infundibulum cerebri. CLIV. f. 11. n. 12.

Adparatus ligamentosus cavitatis sinuosae. XXV. f. 1. n. 21.

— — — — — — vertebrarum colli. XVII. f. 2. n. 20.

— — — — — — — — — reflex. f. 3. n. 18. f. 4. n. 10.

Adpendix vermiformis intest. coeci. LXIII. f. 1. n. 35. LXIX. f. 5. n. 2. f. 7. n. 4.

Ala ossis sphenoidei major. I. f. 15. n. 9. IV. f. 1. n. 13. f. 3. n. 26. V. f. 9. n. 11.

— — — — — minor. IV. f. 1. n. 17. f. 5. n. 10. f. 6. n. 20. V. f. 9. n. 7. f. 10. n. 4.

— pterygoidea externa. IV. f. 2. n. 21. f. 4. n. 17. f. 6. n. 15. V. f. 9. n. 16. f. 10 n. 14. f. 15. n. 14.

— — — — interna. IV. f. 2. n. 22. f. 4. n. 18. f. 6. n. 16. V. f. 9. n. 17. f. 10. n. 15. f. 15. n. 15.

— vespertilionis. LXXIX. f. 1. n. 16. 17. f. 8. n. 5. 5.

Amnios. LXXXI. f. 3. n. 3. f. 4. n. 5. LXXXVIII. f. 1. n. 3. 3. 3. LXXXIX. f. 3. liquore distent. f. 4. n. 2. f. 7. n. 3. XC. f. 8. n. 4.

Angulus maxill. infer. II. n. 8. IV. f. 1. n. 49. f. 2. n. 30. f. 3. n. 44.

— — ossis bregmat. V. f. 3. n. 7—10. f. 4. n. 7—10.

— — cordis. CXIV. f. 2. n. 9. 16.

Annulus abdominalis. XXIII. f. 3. n. 3. XXVI. n. 53. XXX. n. 54.

— — — accessorius ligament. orbicul. radii. XIX. f. 7. n. 11.

— — — arteriosus ad insert. nerv. optici. XCVI. f. 8. n. 9.

— — — cordis s. limbus fossae ovalis. CXVII. f. 1. n. 8. 8.

— — — foraminis ovalis in fetu quadrimestri. CLXXXII. f. 3. n. 4.

— — — — — — — — puero sesquienni. CLXXXII. f. 6. n. 2. 2.

— — — iridis major. LVI. f. 21. n. 9.

— — — — — pars. LVI. f. 14. n. 1. 1. 2. 2. 3. 3.

— — — — — interior seu minor. LVI. f. 21. n. 12.

— — — membranae tympani. LIV. f. 11. n. 4. f. 12. n. 2.

— — — processuum ciliarium. LVI. f. 17. n. 3. 4. 5.

— — — serratus ex pigmento nigro. LVII. f. 8. n. 3.

— — — tracheae cartilaginei. LXVI. f. 1. n. 4. 7.

Anthelix. LIV. f. 8. n. 2. 4.

Antitragus. LIV. f. 8. n. 5.

Apertura canalis carotici externa. IV. f. 4. n. 32. V. f. 7. n. 10.

— — — — — — — interna. IV. f. 5. n. 36.

— — — canalis maxill. infer. anterior. IV. f. 1. n. 48. f. 3. n. 43.

— — — — — — — — posterior. IV. f. 2. n. 31.

— — — interna foraminis mammillaris. IV. f. 5. n. 29.

— — — interna canalis condyloidei. IV. f. 5. n. 31.

Apex pulmonis dextri. LXVII. f. 1. n. 9. f. 2. n. 7.

— — — — sinistri. LXVII. f. 1. n. 16. f. 2. n. 14.

Aponevrosis abductoris breuis digiti minimi pedis. XLVI. f. 17. n. 10. 12.

— — — circumflexi palati mollis. XXXI. f. 13. n. 14. f. 14. n. 11. XXXIII. f. 10. n. 6.

— — — digastrici maxillae inferioris. XXXIII. f. 19. n. 4.

— — — extensoris digiti annularis. XLI. f. 6. n. 13.

— — — — — — — minimi. XLI. f. 6. n. 17.

— — — — — — indicis. XLI. f. 6. n. 9. f. 13. n. 8.

— — — — — — longi digitorum pedis. XLVI. f. 1. n. 24.

— — — flexoris longi pollicis. XLVI. f. 11. n. 20. interior f. 13. n. 15.

— — — galea aponevrotica capitis. XXVI. n. 3. XXVIII. n. 4. XXX. n. 4. XXXII. f. 1. n. 4. 5. f. 2. n. 1.

— — — interossei externi aponevrotica expansio. XXI. f. 3. n. 7.

— — — lumbricalium manus. XLI. f. 3. n. 26.

— — — mylohyoideorum. XXXII. f. 29. n. 9.

— — — obliqui abdominis. XXVI. n. 48—51. externi. XXX. n. 50—53. XXXIV. f. 1. n. 18—30. f. 2. n. 12—26. interni. XXVII. n. 26. XXXIV. f. 3. n. 12—14. f. 4. n. 10—14. f. 5. n. 14. 20.

— — — palmaris in digitationes divisa. XX. f. 2. n. 4. XXVI. n. 87. XLI. f. 26. n. 20.

— — — plantaris. XXV. f. 3. n. 1. in digitationes divisa. n. 7.

— — — semimembranosi. XLIII. f. 11. n. 20.

— — — transversi abdominis. XXXIV. f. 8. n. 21—27. f. 9. n. 20. 27. f. 10. n. 18. 19.

— — — ulnaris interni. XL. f. 10. n. 21. f. 11. n. 20.

Apo-

Index.

Apophysis jugalis. III. n. 3. IV. f. 1. n. 11. f. 3. n. 7. V. f. 1. n. 5.
— — — maxillaris s. nasalis. IV. f. 1. n. 10. f. 3. n. 6. V. f. 1. n. 6.
Aquae ductus Sylvii. CLVII. f. 1. n. 24.
Arbor vitae. CLVI. f. 4. n. 16. 16. 16. CLVIII. f. 3. n. 88. truncus. f. 17 n. 13. 13. 13.
Arcus arteriosus carpi dorsalis. XCII. n. 305.
— — — — cubiti articularis. CXI. f. 2. n. 65.
— — — — dorsalis carpi. XCII. n. 305.
— — — — in fronte superior. XCI. n. 151.
— — — — — — inferior. n. 152.
— — — — manus dorsalis. XCII. n. 236.
— — — — mesentericus magnus. CII. n. 51.
— — — — metatarsi circa finem. XCI. n. 656. 663.
— — — — pedis dorsalis. XCI. n. 653.
— — — — plantaris. XCII. n. 544.
— — — — profundus radialis. XCI. n. 385. CX. f. 3. n. 32.
— — — — tarseus super. palpebr. XCVI. f. 5. n. 12. f. 6. n. 40.
— — — — — — infer. XCVI. f. 5. n. 20.
— — — — ab ulnari, radiali arter. et ram. inteross. XCI. n. 362.
— — — — unguicularis pollicis. XCI. n. 271. 390. CXI. f. 1. n. 99.
— — — — — — — indicis. XCI. n. 266. 396. CXI. f. 1. n. 95.
— — — — — — — digiti medii. XCI. n. 262. CXI. f. 1. n. 89.
— — — — — — — — — annularis. XCI. n. 258. CXI. f. 1. n. 84.
— — — — — — — — — auricularis. XCI. n. 250. CXI. f. 1. n. 79.
— — — — unguicularis digitorum pedis pollicis primus. CXI. f. 1. n. 78. CXI. f. 1. n. 551. CVII. f. 2. n. 65. CVIII. f. 2. n. 19. f. 3. n. 40.
— — — — — — — — — — primus. CVIII. f. 2. n. 18.
— — — — — — — digiti secundi. CVIII. f. 3. n. 84.
— — — — — — — — — tertii. CVIII. f. 3. n. 79.
— — — — — — — — — quarti. CVIII. f. 3. n 70.
— — — — — — — — — quinti. CVIII. f. 3. n. 61.
— — — — volaris pollicis. CXI. f. 1. n. 100.
— — — — — — manus. CXI. f. 3. n 18.
— — — — — — superficialis v. man. n. 251.
Arcus atlantis anterior. VII. f. 19. n. 1. f. 20. n. 1. f. 21. n. 1. f. 28. n. 1.
— — — — — in fetu cartilagineus. VII. f. 22. n. 1. f. 23. n. 1.
— — — — posterior. VII. f. 19. n. 4. f. 20. n. 4. f. 28. n. 2.
— — — — — — in fetu jam osseus. VII. f. 22. n. 3.
— — — — — — — — pars cartilaginea. VII. f. 22. n. 4.
— — nervosus unguicularis indicis. CLXXX. f. 1. n. 74.
— — — — volaris manus. CLXXX. f. 1. n. 84.
— — supraciliaris. IV. f. 1. n. 7. f. 3. n. 3. V. f. 1. n. 4.
— — venosus dorsalis cubiti. CXXIX. f. 1. n. 50.
— — — — — — manus. CXXIX. f. 2. n. 44. 44. CXXXII. n. 53.
— — — — — — profundus pedis. CXXVIII. f. 1. n. 45.
— — — — — — superficialis pedis. CXXVII. f. 1. n. 36. f. 2. n. 24. CXXXI. n. 5.
— — — — plantaris. CXXVIII. f. 3. n. 43.
Arcus venosus unguicularis digitorum manus
— — — — — — — — — pollicis. CXXX. f. 1. n. 38.
— — — — — — — — — indicis. CXXX. f. 1. n. 42.
— — — — — — — — — digiti medii. CXXX. f. 1. n. 50.
— — — — — — — — — — annularis. CXXX. f. 1. n. 56.
— — — — — — — — — — auricularis. CXXX. f. 1. n. 62.
— — — — — — — digitorum pedis, digiti primi, secundi, tertii, quarti, quinti. CXXVIII. f. 3. n. 19 — 23.
— — — — volaris profundus manus. CXXX. f. 3. n. 5.
— — — — volaris superficialis. CXXX. f. 1. n. 68. CXXXI. n. 137.
— — zygomaticus. III. n. 5.
Arteria abdominalis dextra. XCI. n. 469. CIX. n. 181.
— — — — — sinistra. XCI. n. 478.
— — acromialis. XCI. n. 202. CIX. n. 94.
— — adiposa (ex renali) dextra. CIII. f. 1. n. 60.
— — alaris. CIX. n. 119.
— — alveolaris. XCIV. n. 30.
— — Aorta. XCI. n. 28. XCVII. f. 2. n. 71. XCIX. f. 2. n. 7. 7. CIII. f. 1. n. 34. f. 3. n. 9. CXVIII. f. 2. n. 9. f. 4. n. 1. basis aortae. CXIII. f. 2. n. 16. CXIV. f. 2. n. 24. CXVI. f. 1. n. 14. truncus aortae. CXVI. f. 7. n. 1. 1.
— — arcus aortae. XCI. n. 29. XCVII. f. 1. n. 4. XCIX. f. 2. n. 9. C. f. 2. n. 9. CXIII. f. 1. n. 20. CXIV. f. 1. n. 40. CXV. f. 2. n. 18. 19.
— — aorta descendens s. abdominalis. XCI. n. 51. CXIII. f. 1. n. 24. CXIV. f. 2. n. 30. CXV. f. 5. n. 4.
— — aortae finis. CIV. n. 20. CV. f. 1. n. 15.
— — atriorum cordis, (arteriolae.) CXVIII. f. 4. n. 5. 5.
— — auricularis. XCI. n. 94. XCIV. n. 17. anterior. XCIII. f. 1. n. 78. poster. XCIII. f. 1. n. 74. f. 2. n. 64. superior XCI. n. 157. XCIII. f. 1. n. 83. inferior XCI. n. 153. media. XCI. n. 156.
— — axillaris. XCI. n. 201. dextra CIX. n. 92. sinistra XCI. n. 302. CIX. n. 33. CXI. f. 1. n. 53. truncus XCII. n. 197. 281.
— — azygos (a spinal.) XCVII. f. 1. n. 119. f. 2. n. 76. 76.
— — basilaris. XCV. f. 4. n. 40. ram. XCVI. f. 3. n. 7.
— — brachialis. XCI. n. 218. trunc. XCII. n. 219. sinistr. XCI. * ad n. 309. XCII. n. 210. 291. CIX. n. 43. CXI. f. 1. n. 59. 59. truncus. CXI. f. 2. n. 54. brachii dextri anteriores superf. XCI. n. 162 — 271. brachii sinistri anteriores profundae. XCI. n. 272 — 396. brachii dextri poster. XCII. n. 256 — 325. sinistri brachii posterior. XCII. n. 169 — 255. subcutaneae sinistri brachii. CXI. f. 1. profundiores. CXII. f. 2.
— — bronchialis dextra. XCVIII. n. 64. C. f. 2. n. 42. sinistra XCVIII. n. 60. inferior XCIX. f. 2. n. 42. (pars XCIX. f. 2. n. 26. 26.)
— — broncho-oesophagea (ex aort.) C. f. 2. n. 40.
— — capitis posteriores dextri lateris XCII. n. 45 — 66. sinistri lateris. XCII. n. 26 — 44.
— — capsularis dextra (ex renali) CIII. f. 1. n. 58.
— — cardiaca. CI. f. 1. n. 29.
— — carotis communis. XCIII. f. 1. n. 26. f. 2. n. 32. XCIX. f. 1. n. 9. CIX. n. 25.

Arteria

Index.

Arteria carotis dextra. XCI. n. 34. XCIV. n. 2. XCVIII. n. 30. 30. XCIX. f. 2. n. 12. C. f. 1. n. 27. f. 2. n. 12. CIX. n. 86. CXIII. f. 1. n. 22. ad originem CXIV. f. 2. n. 27. CXV. f. 2. n. 22. ex cadavere pueri f. 5. n. 7. trunc. commun. cum ſubclav. dextra XCI. n. 32. XCIX. f. 2. n. 16. infantis unius anni C. f. 1. n. 25. infantis octimeſtris f. 2. n. 10. CXVI. f. 7. n. 2. CXVIII. f. 2. n. 10.

— — carotis ſiniſtra XCI. n. 35. XCIV. n. 1. XCVII. f. 1. n. 6. XCIX. f. 2. n. 13. C. f. 1. n. 59. f. 2. n. 13. CXIII. f. 1. n. 23. CXIV. f. 1. n. 42. f. 2. n. 28. CXV. f. 2. n. 23. f. 6. n. 8. CXVI. f. 7. n. 5. CXVIII. f. 2. n. 11.

— — carotis interna ſ. cerebralis XCI. n. 72. 72. XCIII. f. 1. n. 27. f. 2. n. 33. 33. XCIV. n. 3. XCVI. f. 6. n. 18. XCVIII. n. 66. tendit ad cerebrum XCIX. f. 1. n. 10. ram. anaſtom. magnus XCV. f. 4. n. 33. 33. truncus XCV. f. 4. n. 27. 27.

— — carotis externa. XCI. n. 73. 73. XCIII. f. 1. n. 28. f. 2. n. 34. XCIV. n. 7.

— — centrales retinae. XCVI. f. 6. n. 23. f. 8. n. 7.

— — cerebri. XCV. f. 4. profundae. XCVI. f. 4. dextri lateris n. 31—38. ſiniſtr. n. 44—50. ram. XCVI. f. 4. n. 31.

— — — — profunda XCV. f. 4. n. 46. 46. XCVI. f. 3. n. 6.

— — cerebri (ex baſilari) communicans (ad circulum Willisii) XCV. f. 4. n. 30. 30. XCVI. f. 3. n. 5.

— — cerebelli ſuperior XCV. f. 4. n. 44. 44. inferior XCVII. f. 1. n. 29. rami XCVI. f. 4. n. 34. 35. 36. 37. 38. 46. 48. inferior maior XCV. f. 4. n. 42. 42. minor XCV. f. 4. n. 43. 43. ſuperior. dextr. XCVI. f. 4. ſiniſtr. n. 50. 51.

— — cervicalis adſcendens XCI. n. 85. 85. XCII. n. 31. XCVII. f. 1. n. 10. f. 2. n. 85.

— — cervicis poſteriores ſiniſtr. later. XCI. n. 26—44.

— — — — — — dextri later. XCII. n. 45—66.

— — choroidea anterior inferior XCV. f. 4. n. 29. XCVI. f. 3. n. 4.

— — — — poſterior inferior XCV. f. 4. n. 31. 31. XCVI. f. 3. n. 8.

— — ciliaris externa XCVI. f. 6. n. 20. f. 7. n. 17.

— — — — interna XCVI. f. 6. n. 32.

— — — — ſuperior XCVI. f. 6. n. 26. f. 7. n. 11.

— — — — inferior XCVI. f. 6. n. 29.

— — — — inferior interna. XCVI. f. 7. n. 16.

— — ciliares XCVI. f. 8. n. 5. 6. longae XCVI. f. 8. n. 10. 11. f. 9. n. 1. 2. anteriores XCVI. f. 8. n. 12. 12. f. 9. n. 3. 3. 3. poſteriores ſcleroticam perforantes XCVI. f. 8. n. 13. 13.

— — circumflexa digiti quarti ſ. annular. CXII. n. 116.

— — — — — femoris externa XCI. n. 543. XCI. n. 504. CVI. f. 1. n. 23. CVIII. f. 1. n. 34.

— — — — — — — interna. XCI. n. 556. 559. XCII. n. 471. CVI. f. 1. n. 22. CVIII. f. 1. n. 44.

— — — — — humeri anterior. XCI. n. 214. 308. CXI. f. 1. n. 58. f. 2. n. 53. CXII. n. 52. 52. 57.

— — — — — — — poſterior. ſiniſtra XCI. n. 213. 311. XCII. n. 205. (209. continuat) n. 282. CX. f. 1. n. 19. CXI. f. 2. n. 47. 47. CXII. n. 44.

— — circumflexa ilium CIV. n. 27.

— — — — — ſcapulae poſter. CX. f. 1. n. 37. f. 2. n. 24.

— — — — — indicis radialis. CX. f. 3. n. 27. ulnaris n. 28.

— — — — — metacarpi quarti radial. interoſſea. CX. f. 3. n. 40.

— — clitoridis CIV. n. 55. CV. f. 2. n. 35.

— — coeliaca XCI. n. 416. CI. f. 2. n. 18. CIII. f. 1. n. 49.

— — colica dextra CII. n. 42. media CII. n. 39.

Arteria collateralis radialis primaria (ex hum. prof.) XCI. n. 319. XCII. n. 215. 288. CXI. f. 2. n. 64.

— — — — — — — ſecundaria XCI. n. 326. CXII. n. 69.

— — collateralis ulnaris primaria XCI. n. 224. CXII. n. 292. CXII. n. 62. 63.

— — — — — — ſecundaria XCI. n. 329. XCII. n. 220. CXII. n. 71.

— — coccygea CIII. f. 2. n. 17. CV. f. 2. n. 37.

— — colli anterior. XCI. n. 59—98.

— — colli transverſa ſ. ram. art. thyreoid. cerv. XCI. n. 87. 87.

— — cordis anteriores XCI. n. 1—58.

— — coronaria cordis dextra CXIII. f. 1. n. 25. CXIV. f. 2. n. 31. CXVIII. f. 2. n. 13. f. 3. n. 9. f. 4. n. 2. ramus circumflexus CXVIII. f. 3. n. 10. rami XCI. n. 30. ſiniſtra CXIII. f. 1. n. 26—31. f. 2. n. 18. ramus circumflexus CXVIII. f. 2. n. 15. rami anter. XCI. n. 31. arteriae coronariae cum ramificationibus CXVIII. f. 4. n. 2—5. oſtia CXVIII. f. 1. n. 15. 16.

— — — — labii ſuperioris XCI. n. 121. XCIII. f. 1. n. 55.

— — — — labii inferioris ram. facial. XCI. n. 120. XCIII. f. 1. n. 45. 45.

— — — — oſſium pubis XCI. n. 474. CIV. n. 38. 38.

— — — — ventriculi XCI. n. 418. CI. f. 1. n. 26. f. 2. n. 19.

— — corporis calloſi ſ. ram. art. carot. inter. XCV. f. 4. n. 34. 34. cum ramis n. 35. 36.

— — cruralis XCI. n. 468. XCII. n. 469. 469. CIV. n. 26. 26. CVIII. f. 1. n. 22. diviſio n. 29. continuat. trunci n. 30. dextra CIII. f. 1. n. 71. f. 3. n. 11. CIX. n. 171. ſiniſtra CIII. f. 1. n. 71. f. 3. n. 11. CIX. n. 49. truncus XCII. n. 407. CVI. f. 1. n. 20.

— — cruris anter. CVII. f. 2. anter. dextri XCI. n. 573—610. ant. ſiniſtr. XCI. n. 611—671. poſter. dextri XCII. n. 505—528. poſter. ſiniſtri XCII. n. 422—430.

— — cyſtica. CI. f. 1. n. 39.

— — ad digaſtric. XCI. n. 78.

— — digitorum, pollicis: ex uln. et radiali XCI. n. 392.

— — — — — — — — — — ulnar. CXI. n. 98.

— — — — — — — — — — radialis CXI. n. 97.

— — — — indicis com. cum med. XCI. n. 259. CXI. f. 1. n. 90.

— — — — — — dorſalis XCII. n. 240.

— — — — — — radialis CXI. f. 1. n. 96.

— — — — — — ulnaris CXI. f. 1. n. 93.

— — — — — — interoſſea XCI. n. 380.

— — — — medii com. cum annul. CXI. f. 1. n. 85. 90.

— — — — — — radial. volar. XCII. n. 244.

— — — — — — ulnaris CXI. f. 1. n. 88.

— — — — — — interoſſ. et digit. XCI. n. 380.

— — — — annularis com. cum auric. CXI. f. 1. n. 80.

— — — — — — — — cum medio CXI. f. 1. n. 85.

— — — — — — radialis CXI. f. 1. n. 87.

— — — — — — ulnaris XCI. n. 254.

— — — — auricularis commun. digit. XCI. n. 252. CXI. f. 1. n. 80.

— — — — — — — ulnaris CXI. f. 1. n. 75. 75.

— — — — — — — radialis XCI. n. 253.

— — — — pedis, pollicis: XCI. n. 665. dorſalis n. 671. XCII. n. 548. CVII. f. 2. n. 62. externa CVIII. f. 2. n. 21. f. 3. n. 44. interna XCII. n. 549. CVIII. f. 3. n. 37. extern. et intern. plantar. XCI. n. 69. 70.

— — — — digiti ſecundi CVIII. f. 3. n. 80. externa CVIII. f. 2. n. 25. interna n. 26.

— — — — — — tertii arter. digital. CVIII. f. 3. n. 76. externa CVIII. f. 2. n. 28. interna n. 26.

Index.

Arteria digiti quarti art. digital. CVIII. f. 3. n. 67. externa. CVIII. f. 2. n. 31. interna n. 29.
— — — — quinti externa CVIII. f. 2. n. 33. interna n. 32. plantaris externa f. 3. n. 60.
— — duodenalis ſuperior CI. f. 1. n. 37. f. 2. n. 21.
— — epigaſtrica dextra XCI. n. 472. CIII. f. 1. n. 74. origo CIX. n. 172.
— — — — — ſiniſtra CIII. f. 1. n. 74.
— — — — — e cadavere femineo CIV. n. 28. CVIII. f. 1. n. 24. origo CIX. n. 51.
— — epiploica CI. f. 1. n. 42.
— — ethmoidea anterior XCVI. f. 6. n. 34. f. 7. n. 19.
— — — — — poſterior XCVI. f. 6. n. 35.
— — facialis XCI. n. 80. 80. XCIII. f. 2. n. 53. XCIX. f. 1. n. 15. truncus XCIII. f. 2. n. 61.
— — faciei XCIII. f. 1. n. 1—85. profundae anteriores XCI. n. 99—161. ſubcutaneae anteriores XCI. n. 99—161. transverſae XCI. n. 128.
— — femoris profunda XCI. n. 510. 542. XCII. n. 470. CVI. f. 1. n. 21. CVIII. f. 1. n. 42. 50.
— — — — dextrae anteriores XCI. n. 482—527. poſteriores XCII. n. 469. 505.
— — — — ſiniſtrae anteriores XCI. n. 528—572. CVII. f. 1. poſteri XCII. n. 382—421.
— — — — ſiniſtr. later. ab anterior CVI. f. 1. a poſter. f. 2.
— — foſſae Sylvii XCV. f. 4. n. 37. 37. XCVI. f. 3. n. 3.
— — frontalis XCI. n. 127.
— — gaſtro-epiploica dextra CI. f. 1. n. 38. f. 2. n. 22. ſiniſtra CI. f. 2. n. 32. 34.
— — genu articularis externa ſuperior XCII. n. 414. 489. CVI. f. 2. n. 20. CVII. f. 2. n. 30. externa inferior XCII. n. 501. CVII. f. 1. n. 50. f. 2. n. 31. interna ſuperior XCII. n. 413. 493. CVI. f. 1. n. 41. f. 2. n. 21. CVII. f. 2. n. 32. interna inferior XCII. n. 499. CVI. f. 1. n. 44. f. 2. n. 24. CVII. f. 2. n. 33.
— — glutaea. XCI. n. 461. XCII. n. 363. 452. CIII. f. 2. n. 15. f. 3. n. 17. 17. n. 36. CIV. n. 39. CV. f. 1. n. 22. (f. 2. n. 4. ilium poſter.) CVII. f. 1. n. 29.
— — haemorrhoidalis interna ſ. ram. meſenter. infer. ad inteſt. rect. XCI. n. 453. ram. ſacr. med. n. 447. CII. n. 55.
— — haemorrhoidea externa CV. f. 2. n. 27. media CIV. n. 49. CV. f. 1. n. 28. ramus ad proſtatam. CV. f. 1. n. 29.
— — hepatica XCI. n. 417. CI. f. 2. n. 20. dextra CI. f. 1. n. 35. ſiniſtra CI. f. 1. n. 40.
— — humeri profunda XCI. n. 212. 310. 318. XCII. n. 211. 285. CXI. f. 2. n. 55. 55. CXII. n. 60. truncus XCI. n. 217.
— — hypogaſtrica. CIV. n. 29. CV. f. 1. n. 19. dextra XCI. n. 456. CIII. f. 1. n. 72. f. 3. n. 12. ſiniſtra XCI. n. 467. CIII. f. 1. n. 72. f. 3. n. 12.
— — iliaca dextra. XCI. n. 454. CIII. f. 1. n. 69. f. 3. n. 10. CIV. n. 21. CV. f. 1. n. 16. ſiniſtra XCI. n. 455. CIII. f. 1. n. 70. f. 3. n. 10. CIV. n. 22. CV. f. 1. n. 17.
— — ileolumbalis. CIII. f. 3. n. 13. CIV. n. 31. dextra. XCI. n. 457. CV. f. 1. n. 20.
— — infraorbitalis. XCI. n. 142. XCIII. f. 2. n. 73. XCIV. n. 31. XCVI. f. 5. n. 15. f. 7. n. 20. truncus. XCIII. f. 1. n. 63.
— — innominata. (trunc. communis carotid. dextr. et ſubclav.) CXIII. f. 1. n. 21. CXIV. f. 1. n. 41. f. 2. n. 25.
— — intercoſtales. aorticae XCVIII. n. 63. 63. 63. aortica dextr. prima XCI. n. 52. ſecunda XCI. n. 55. XCVII. f. 1. n. 45. intercoſt. ſuperior. XCVII. f. 1. n. 32. f. 2. n. 93. XCVIII. n. 34. intercoſt. ſiniſtr. prima ex ſubclav. ſiniſtr. XCI. f. 1. n. 38. ſecunda. XCI. f. 1. n. 40. tertia ſ. ram. deſcend. ſecundae XCI. n. 41. (dextra. XCII. n. 130.) ex aorta. XCVII. f. 2. n. 99. quarta XCI. f. 1. n. 42. XCVII. f. 1. n. 49. f. 2. n. 103. (dextra. XCII. n. 131.) quinta. XCI. n. 44. XCVII. f. 1. n. 54. f. 2. n. 107. (dextra. XCII. n. 132.) ſexta. XCI. n. 45. XCVII. f. 1. n. 59. f. 2. n. 111. (dextr. XCII. n. 133.) ſeptima. XCI. n. 46. XCVII. f. 1. n. 63. f. 2. n. 116. (dextr. XCII. n. 137.) octava. XCI. n. 47. XCVII. f. 1. n. 67. f. 2. n. 117. (dextra XCII. n. 141.) nona XCI. n. 48. XCVII. f. 1. n. 72. f. 2. n. 118. (dextr. XCII. n. 142.) decima. XCI. n. 49. XCVII. f. 1. n. 77. f. 2. n. 119. (dextr. XCII. n. 143.) undecima. XCI. n. 50. XCVII. f. 1. n. 82. f. 2. n. 120. (dextr. XCII. n. 144. duodecima. XCVII. f. 1. n. 87. f. 2. n. 121. (dextr. XCII. n. 145.) rami 11. et 12. XCII. n. 114. 120.
Arteriae interoſſeae. CX. f. 3. n. 64. ram. volar. n. 65. ram. dorſ. n. 69. externa. XCII. n. 296. CXI. f. 2. n. 79. internae ramus dorſ. XCII. n. 301. anterior. CXII. n. 88. poſterior. XCII. n. 226. interoſſ. prima ſiniſtr. man. XCI. n. 381. a. b. XCII. n. 242. interoſſ. dorſ. prima. XCII. n. 313. CXI. f. 2. n. 95. ſecunda. XCII. n. 250. 322. volae manus. XCI. n. 373. tertia. XCI. n. 374. quarta. XCI. n. 375. interoſſ. dorſal. ulnar. ſextima. CXI. f. 2. n. 109. interoſſea et digital. indicis et medii. XCI. n. 380. trunc. comm. cum ulnari. XCI. n. 342.
— — interoſſeae pedis primi intervalli. XCI. n. 654. ſecundi. XCI. n. 655. tertii in 2. ram. diviſa. XCI. n. 661. quarti. XCI. n. 662. plantaris ſecunda. CVIII. f. 3. n. 72. interoſſ. extima. CVIII. f. 3. n. 58.
— — inteſtinales. CII. n. 47. 47.
— — iſchiadica. XCI. n. 463. XCII. n. 370. 464. CIII. f. 2. n. 16. f. 3. n. 20. 37. ex cadavere foeminae. CIV. n. 40. ex cadavere pueri. CV. f. 1. n. 23. f. 2. n. 18.
— — labialis pudend. CV. f. 2. n. 34. 34.
— — lacrymalis. XCVI. f. 6. n. 44.
— — lateris dextri poſt. XCII. n. 129—168. CIX. n. 86—185. ſiniſt. XCII. n. 96—128. CIX. n. 25—54.
— — lienalis. XCI. n. 419.
— — ligamenti ſuſpenſor. hepat. CI. f. 1. n. 41.
— — lingualis. XCIII. f. 2. n. 48. XCIX. f. 1. n. 14.
— — lumbalis prima. XCI. n. 433. 433. dextra. XCII. n. 146. ſiniſter. XCVII. f. 1. n. 92. f. 2. n. 122. ſecunda. XCVII. f. 2. n. 126. dextr. XCI. n. 435. ſiniſtr. XCVII. f. 1. n. 96. tertia. XCVII. f. 2. n. 129. dextr. XCI. n. 437. ſiniſtra. XCI. n. 438. XCVII. f. 1. n. 99. quarta. XCI. n. 440. 440. ſiniſtra. 441. 441. XCVII. f. 1. n. 103. f. 2. n. 133. quinta. XCVII. f. 2. n. 137. CIII. f. 3. n. 14. CIV. n. 25. dextra. (ex ſacra media) XCI. n. 443. ſiniſtr. XCI. n. 444. XCVII. f. 1. n. 107.
— — malleolaris externa. XCI. n. 643. CVII. f. 2. n. 51. interna. XCI. n. 646. CVII. f. 2. n. 46. interna minor. XCI. n. 647.
— — mammaria dextra. C. f. 1. n. 29. ſiniſtra. C. f. 1. n. 63. interna. XCVIII. n. 33. CIX. n. 32. 138. (diviſio. CIX. n. 155. ram. phrenico-pericard. C. f. 1. n. 49. 67. ram. epigaſtr. C. f. 1. n. 68. ram. abdominal. extern. n. 47. ram. pericardiaco-diaphragm. n. 30.
— — manus profundae. CX. f. 3.
— — maxillaris interna. XCIII. f. 2. n. 70. XCIV. n. 22. ſecedit. XCI. n. 155. inferior. XCIII. f. 1. n. 41. XCIV. n. 25.

Arte

Index.

Arteriae medullae ſpinalis anteriores. XCVII. f. 1. poſterior. XCVII. f. 2.

Arteria meningea media. XCIII. f. 2. n. 69. rami poſter. minor. XCV. f. 1. n. 8. 9. f. 2. n. 2. 2. f. 3. n. 2. 2. ram. anterior praecip. XCV. f. 1. n. 7. f. 2. n. 1. f. 3. n. 1.

— — meningis durae later. ſiniſtr. ab exter. XCV. f. 1. n. 7 — 10. f. 2. n. 1. 2. dextri later. XCV. f. 3. n. 1. 2.

— — meſenterica ſuperior. XCI. n. 421. CI. f. 2. n. 16. CII. n. 38. CIII. f. 1. n. 50. inferior ſ. colica ſiniſtra. XCI. n. 452. CII. n. 49. CIII. f. 1. n. 68.

— — — — — cum vicinis. CII.

— — metatarſea. XCI. n. 652. CVII. f. 2. n. 60. rami interoſſei. CVII. f. 2. n. 69. 72. 74.

— — muſculo-phrenica. C. f. 1. n. 48. CIX. n. 156. 158.

— — naſalis media ſ. ram. naſal. arter. coron. labii ſuper. XCI. n. 122. inferior. XCIII. f. 1. n. 58. 59. lateralis. XCIII. f. 1. n. 56. lateral. exterior. XCI. n. 124. lateral. interior. XCI. n. 123. rami. XCIV. n. 35.

— — natium dextri lateris poſterior. XCII. n. 431 — 468. ſiniſtr. XCII. n. 326 — 382.

— — nutritia femoris. XCI. n. 568. XCII. n. 481. CVII. f. 1. n. 44.

— — — — fibulae. XCII. n. 511. CVI. f. 2. n. 50.

— — — — humeri ſ. ram. prof. humer. ad perioſt. humer. XCI. n. 316.

— — — — humeri ſuperior. XCII. n. 287.

— — — — radii. XCI. n. 353. CXII. n. 89.

— — — — ſcapulae. XCII. n. 274.

— — — — tibiae. XCII. n. 506. CVI. f. 2. n. 29.

— — — — ulnae. XCI. n. 354. CXII. n. 87.

— — obturatoria. XCI. n. 459. CIII. f. 3. n. 30. 38. CIV. n. 37. 37. CV. f. 1. n. 21. 21. CVIII. f. 1. n. 57. ram. internus. CVIII. f. 1. n. 58. ram. circumflex. n. 62. ram. ſuperfic. n. 66.

— — occipitalis. XCI. n. 95. (XCII. n. 26. ſiniſtr.) XCII. n. 45. XCIII. f. 2. n. 62. XCIV. n. 16. XCIX. f. 1. n. 16.

— — oculi externae. XCVI. f. 5. n. 6. inferiores. XCVI. f. 7. f. 8. f. 9.

— — — inferior ſ. ramus infer. art. ophthal. XCVI. f. 6. n. 27. truncus. XCVI. f. 5. n. 6.

— — oeſophagea. C. f. 2. n. 41. ſiniſtra ſuperior. XCVIII. n. 61. reliquae oeſophageae. XCVIII. n. 62. oeſophagea major. XCIX. f. 2. n. 37. C. f. 2. n. 61.

— — ophthalmica XCIII. f. 1. n. 67. XCV. f. 4. n. 28. 28. XCVI. f. 6. n. 19. f. 7. n. 9. f. 8. n. 4. ram. inferior ſ. oculi inferior XCVI. f. 6. n. 27. trunc. XCVI. f. 5. n. 6.

— — palatina. XCIII. f. 2. n. 60.

— — pancreatica. CI. f. 2. n. 25.

— — pancreatico-duodenalis. CI. f. 1. n. 36. f. 2. n. 23.

— — pedis dextri anteriores. XCI. n. 573 — 610. ſiniſtri. XCI. n. 611 — 671. ſuperficiales et ſubcutaneae. CVIII. f. 2. profundae. CVIII. f. 3. poſteriores. XCII. n. 528 — 553.

— — pelvis anteriores. CXI. n. 397 — 481. poſteriores. CV. f. 2. infantis CIII. f. 3. feminae adultae CIV. juvenis CV. f. 1.

— — penis. CIII. f. 2. n. 29. dorſalis XCI. n. 476.

— — perforans cubiti ſuprema. XCI. n. 350.

— — perforans femoris. XCI. n. 561. 564. 565. prima et ſecunda XCII. n. 387. 400. 478. CVII. f. 1. n. 40. ex profund. crural. CVI. f. 1. n. 24. prima CVIII. f. 1. n. 53.

— — — — manus. prima XCI. n. 379. prima ſuperior XCI. n. 379. XCII. n. 314. CXI. f. 2. n. 102. ſecunda et tertia XCII. n. 320. 323. CXI. f. 2. n. 103. ſuperior perfor. primi intervalli. XCII. n. 245. ſecundi et tertii intervalli. XCI. n. 372. XCII. n. 247. 251. inferior CXII. n 115. 122. ſecunda et tertia inferior CXI. f. 2. n. 105. 108.

Arteria perforans pedis. prima ſuper. XCII. n. 553. ſecunda et tertia XCI. n. 658. 659. anterior prima et tertia CVIII. f. 3. n. 65. 87. poſterior CVIII. f. 3. n. 81. poſt. ſecundi intervall. n. 74.

— — pericardiaca poſterior et ſuperior XCIX. f. 2. n. 23. ex thymica. C. f. 1. n. 40. ex ſubclavia ſiniſtra f. 2. n. 38.

— — pericardiaco-diaphragmaticae CXVIII. f. 5. n. 1. 1.

— — perinaei CIII. f. 2. n. 24. CV. f. 2. n. 33.

— — peronea XCII. n. 422. CVI. f. 2. n. 47. poſtica XCII. n. 508. trunc. com. cum tibiali antica CVI. f. 2. n. 43.

— — pharyngea adſcendens XCIII. f. 2. n. 40. XCIV. n. 37. 37. ſuprema XCIV. n. 33.

— — phrenica CIII. f. 1. n. 35. dextra (ex coeliaca) CI. f. 1. n. 23. ſiniſtra (ex coron. ſuperior.) CI. f. 1. n. 24. ſiniſtra (ex aorta) CI. f. 1. n. 25. inferior dextra XCI. n. 430. inferior ſiniſtra XCI. n. 420. ram. ad diaphragm. phren. dextr. C. f. 1. n. 37.

— — plantaris. externa XCII. n. 535. CVIII. f. 2. n. 11. f. 3. n. 49. interna XCII. n. 528. CVIII. f. 2. n. 12. f. 3. n. 26. plantaris pollicis externa XCI. n. 670. interna XCI. n. 669. plantaris digiti minimi CVIII. f. 3. n. 60.

— — poplitea CVI. f. 2. n. 19. CVII. f. 1. n. 46.

— — profunda femoris XCI. n. 510. 542. XCII. n. 470. CVI. f. 1. n. 21. CVIII. f. 1. n. 42. 50.

— — profunda humeri XCI. n. 212. 310. continuat. verſus dorſ. XCI. n. 318. XCII. n. 211. 285. CXI. n. 55. 55. CXII. n. 60. truncus XCI. n. 217.

— — profunda volae. radix ex ulnari XCI. n. 366.

— — pterygo-palatina XCIV. n. 32. 32.

— — pudenda CVII. f. 1. n. 25. pudenda communis XCII. n. 376. CIII. f. 2. n. 18. (haemorrhoidea externa Halleri) CIII. f. 3. n. 29. CIV. n. 41. CV. f. 1. n. 24. f. 2. n. 26. 26. externa ſuperior CVI. f. 1. n. 30. externa inferior XCI. n. 501. 513. CVI. f. 1. n. 33. ram ad gland. inguinal. XCI. n. 502. ad ſcrot. et penem XCI. n. 503. ram. ſuperf. XCII. n. 459. alius ad vaginam n. 460.

— — pulmonalis CXIV. f. 2. n. 21 — 23. (bifurcatio CXV. f. 2. n. 18. CXVI. f. 1. n. 12. dextra CXV. f. 2. n. 17. ſiniſtra XCIX. f. 2. n. 38. CXV. f. 2. n. 16. 16. truncus XCI. f. 1. n. 25. CXIII. f. 1. n. 15. 16. 17.

— — pylorica ſ. coronaria dextra CI. f. 1. n. 34.

— — radialis XCI. n. 232. 339. CX. f. 3. n. 14. CXI. f. 1. n. 64. 64. ram. dorſal. n. 68. ram. volar. n. 69. CXII. n. 157. ram. volar. n. 161. r. dorſ. n. 162. rad. pollicis XCI. n. 268. 389. indicis XCI. n. 265. 394. CXII. n. 138. digiti medii XCI. n. 260. CXII. n. 144. digit. annularis XCI. n. 256. CX. f. 3. n. 47. CXII. n. 150. digiti auricularis XCI. n. 253. CX. f. 3. n. 46. CXII. n. 154. arteria radial. retrograda prima CX. f. 3. n. 33. ſecunda CX. f. 3. n. 34. recurrens XCI. n. 333. CXII. n. 77. ram. dorſalis XCII. n. 234.

— — ranina XCIII. f. 2. n. 52.

— — recurrens interoſſea XCII. n. 223.

— — — — radialis XCI. n. 333. CXII. n. 77.

— — — — tibialis CVII. f. 2. n. 36.

— — — — ulnaris XCI. n. 344. CXI. f. 2. n. 71.

— — renalis dextra CIII. f. 1. n. 57. ſiniſtra XCI. n. 425. CIII. f. 1. n. 55.

— — renis rami adipoſi XCI. n. 429.

— — retrograda radialis prima CX. f. 3. n. 33. ſecunda CX. f. 3. n. 34. alia. CX f. 3. n. 39. CIII. f. 1. n. 60.

I n d e x.

Arteria ſacralis prima CXVII. f. 1. n. 111. f. 2. n. 141. CV. f. 2. n. 44. ſecunda XCVII. f. 1. n. 115. f. 2. n. 143. CV. f. 2. n. 42. tertia XCVII. f. 1. n. 116. f. 2. n. 146. quarta XCVII. f. 1. n. 117. f. 2. n. 149. quinta. XCVII. f. 1. n. 118. f. 2. n. 150.

— — ſacra lateralis dextra CIII. f. 3. n. 55. prima CIII. f. 3. n. 15. ſecunda CIII. f. 3. n. 18. tertia n. 21. quarta n. 22.

— — ſacra media in duos ram. diviſa XCI. n. 446. CIII. f. 1. n. 73. f. 3. n. 24. CIV. n. 23. CV. f. 1. n. 18.

— — ſacra poſterior ima. CV. f. 2. n. 39. prima CV. f. 2. n. 44. penultima. CV. f. 2. n. 40. antepenultima CV. f. 2. n. 42.

— — ſcapulae CX. f. 1. 2. ſuperior. XCIX. f. 1. n. 29. poſteriores XCII. n. 67 — 95. transverſa XCI. n. 89. 89. XCII. n. 64. 273. dorſalis XCI. n. 90. XCII. n. 38. 96. CX. f. 2. n. 37.

— — ſpermatica externa XCI. n. 475. dextr. CIX. n. 173. CIII. f. 1. n. 61. ſiniſt. CIX. n. 52. interna dextra XCI. n. 448. ſiniſtra XCI. n. 450.

— — ſpheno-palatina XCIII. f. 2. n. 74.

— — ſpinales anteriores XCV. f. 4. n. 41. dextra anterior XCVII. f. 2. n. 72. ſiniſtra anterior XCVII. f. 2. n. 73. poſterior ſiniſtra XCVII. f. 1. n. 30.

— — ſplenica CI. f. 2. n. 28. ſplenica major ſ. propria CI. f. 1. n. 32. ſplenica peculiaris CI. f. 1. n. 31.

— — ſtylomaſtoidea XCIII. f. 2. n. 63.

— — ſubclavia dextra: XCI. n. 33. XCVIII. n. 31. 31. XCIX. f. 2. n. 11. C. f. 1. n. 26. f. 2. n. 11. CIX. n. 87. CXIV. f. 2. n. 26. CXV. f. 2. n. 21. f. 5. n. 6. CXVI. f. 7. n. 4.

— — ſubclavia ſiniſtra: XCI. n. 36. XCVII. f. 1. n. 7. f. 2. n. 83. XCIX. f. 1. n. 28. f. 2. n. 14. C. f. 1. n. 60. f. 2. n. 14. CIX. n. 26. CX. f. 1. n. 14. CXI. f. 1. n. 50. CXII. n. 33. CXIV. f. 1. n. 43. f. 2. n. 29. CXV. f. 2. n. 24. f. 5. n. 9. CXVI. f. 7. n. 6. CXVIII. f. 2. n. 12. trunc. commun. cum carotid. XCI. n. 32. XCIX. f. 2. n. 10. C. f. 1. n. 25. f. 2. n. 10. CXVI. f. 7. n. 2.

— — ſublingualis XCIII. f. 2. n. 51.

— — ſubmentalis XCI. n. 79. 79. XCIII. f. 1. n. 38. f. 2. n. 58. 58.

— — ſupraorbitalis XCVI. f. 6. n. 33.

— — ſuprarenalis media. XCI. n. 422. inferiores XCI. n. 428.

— — ſubſcapularis. CXI. f. 2. n. 39. CXII. n. 43. ſuperfic. XCI. n. 206. dextra CIX. n. 120. ſiniſtra XCI. n. 305. XCII. n. 198. CX. n. 20. CXI. f. 1. n. 57. truncus ad dorſum reflex. XCI. n. 307. trunc. comm. cum circumflex. poſter. CX. f. 1. n. 18.

— — tarſea CVII. f. 2. n. 53. major XCI. n. 641. 641. minor. XCI. n. 649.

— — temporalis XCI. n. 81. 81. XCIII. f. 2. n. 68. XCIV. n. 15. ex parotide XCI. n. 125. XCIII. n. 75. XCVI. f. 5. n. 5.

— — — — profunda exterior XCIV. n. 27. profunda interior XCIII. f. 2. n. 71. XCIV. n. 28.

— — thoracis anteriores XCI. n. 1-58. interiores C. f. 1.

— — thoracica externa XCVIII. n. 36. thoracica prima dextra CIX. n. 95. 95. ſiniſtra CXI. f. 1. n. 55. ſecunda dextra CIX. n. 105. ſiniſtra CXI. f. 1. n. 56.

— — thymica dextra C. f. 1. n. 39. ſiniſtra poſterior C. f. 1. n. 41.

— — thyreoidea ſuperior. XCI. n. 74. 74. XCIII. f. 1. n. 29. f. 2. n. 35. XCIV. n. 8. XCVIII. n. 67. XCIX. f. 1. n. 13. inferior XCIX. f. 1. n. 30. C. f. 1. n. 61. infer. dextra CIX. n. 89. infer. ſiniſtra. XCVII. f. 1. n. 8. f. 2. n. 84. CIX. n. 28. CXI. f. 1. n. 51. CXII. n. 34. inferior major vulgaris, XCI. n. 84. 84. inferior minor XCI. n. 83. thyreoidea inferior cum vicinis XCVIII. XCIX. ram. thyreoideus. XCVIII. n. 49. thyreoidea adſcendens XCII. n. 56. XCIX. f. 1. n. 31. thyreoidea adſcendens ſecunda quae rarius occurrit XCIX. f. 1. n. 35. tertia quae rarius occurrit XCIX. f. 1. n. 39. truncus art. thyreo. inferior. XCVIII. n. 37.

Arteria tibialis antica. XCI. n. 603. 603. XCII. n. 505. 546. CVI. f. 2. n. 46. CVII. f. 2. n. 35. poſtica. XCI. n. 600. XCII. n. 517. CVI. f. 2. n. 27. CVIII. f. 2. n. 7. CVIII. f. 3. n. 21. truncus communis cum peronea. CVI. f. 2. n. 43.

— — transverſa colli. XCI. n. 87. 87. XCVIII. n. 39.

— — — — faciei. XCIII. f. 1. n. 49. 50.

— — — — ſcapulae. XCVIII. n. 38. 38. CX. f. 1. n. 56. f. 2. n. 32.

— — trochanterica. XCII. n. 390.

— — truncus communis carotidis et ſubclaviae dextrae. XCI. n. 32. XCIX. f. 2. n. 10. C. f. 1. n. 25. f. 2. n. 10. CXIII. f. 1. n. 21. CXV. f. 6. n. 7. CXVI. f. 7. n. 2. CXVIII. f. 2. n. 10.

— — — — — — art. ſubſcapularis et circumflexae poſterioris CX. n. 18.

— — — — — — — tibialis anticae et peroneae. CVI. f. 2. n. 43.

— — tunicarum aortae (arteriolae.) CXVI. f. 7. n. 7. ex art. coron. cordis. CXVIII. f. 4. n. 6.

— — ulnaris. XCI. n. 231. 242. CX. f. 3. n. 60. CXI. n. 94. 94. ran. dorſal. CX. f. 3. n. 61. CXI. f. 1. n. 63. 63. 72. f. 2. n. 75. CXII. n. 97. ran. volar. CX. f. 3. n. 62. CXII. n. 100. ram. profundus volae. CXII. n. 101. trunc. commun. interoſſea. XCI. n. 342. XCII. n. 310. uln. pollic. XCI. n. 269. 391. indicis. XCI. n. 261. CXII. n. 310. digiti medii. XCI. n. 257. CXII. n. 149. digiti annularis. CX. f. 3. n. 45. CXII. n. 153. digiti auricularis. XCI. n. 568. XCII. n. 254.

— — umbilicalis. XCI. n. 464. CIII. f. 3. n. 33. 34. 39. CIV. n. 43. 43. CV. f. 1. n. 25.

— — ureterica dextra ſuperior et inferior. CIII. f. 1. n. 76. ſiniſtra. CIII. f. 1. n. 75.

— — uterina. CIV. n. 45.

— — vaginalis. CIV. n. 53. XCII. n. 461.

— — velum arterioſum inter plexus choroideos. XCVI. f. 1. 2. 3. dextri et ſiniſtri lateris. XCVI. f. 2. n. 10. 10. 11. 11. plex. choroid. later. XCVI. f. 1. n. 21. 21. 21. 21.

— — ventriculi breves. CI. f. 2. n. 31. 31.

— — vertebralis. XCI. n. 82. XCIII. f. 2. n. 30. XCV. f. 4. n. 39. 39. dextra. CIX. n. 88. CX. f. 1. n. 15. ſiniſtra. XCVII. f. 1. n. 18. f. 2. n. 77. XCVIII. n. 32. XCIX. f. 1. n. 18. C. f. 1. n. 62.

— — veſicalis. ex umbilicali. CIV. n. 44. veſicales ex pudenda. CV. f. 1. n. 26. 26. 26. alia veſicalis ex pudenda. CV. f. 1. n. 27.

Atrium cordis dextrum CXVIII. f. 1. n. 1 — 10. CXVIII. f. 2. n. 1. hominis plethorici. CXV. f. 3. non plethor. CXV. f. 4. ſiniſtrum. CXVI. f. 4. n. 15. CXVII. f. 3. n. 1 - 5. CXVIII. f. 2. n. 3. 4.

Auricula atrii dextri. LIX. f. 1. n. 16. LX. f. 1. n. 9. LXII. f. 2. n. 1. LXIII. f. 1. n. 3. CXIII. f. 1. n. 36 — 41. f. 2. n. 36 — 41. CXIV. f. 2. n. 36. CXV. f. 1. n. 15. CXVI. f. 1. n. 9. f. 6. CXVIII. f. 2. n. 2. in embryone. CLXXXII. f. 7. n. 2.

I n d e x.

Auricula atrii finiftri. LX. f. 1. n. 11. LXII. f. 1. n. 3. LXIII. f. 1. n. 4. CXIII. f. 2. n. 29 — 34. CXIV. f. 2. n. 33. CXV. f. 1. n. 9. CXVI. f. 1. n. 11. CXVIII. f. 2. n. 4. 5. CLXXXII. f. 2. n. 11.
in embryone. CLXXXII. f. 7. n. 3.
facies pofterior. CXIV. f. 1.
columnae. CXIII. f. 1. n. 161 — 164. CXIV. f. 1. n. 142. 143.
trabeculae. CXIII. f. 1. n. 165 - 169. 176 - 177.

B.

Bronchi. LXVI. f. 2. n. 12.
ab anteriori. LXVI. f. 12. n. 2 — 5.
a pofteriori LXVI. f. 13. n. 1.
divifio LXVI. f. 15. n. 12.
rami. LXVII. f. 6. n. 1 — 8.
Bulbus urethrae. LXXV. f. 4. n. 18. 18. 18. 18. LXXVI. f. 4. n. 6.
Buccae. LXV. f. 3. n. 5.
Burfa mucofa abductoris longi pollicis manus (vaginalis.) XLVIII. f. 4. n. 2.
— — — — bicipitis XLVII. f. 6. n. 6.
— — — — inter bicipitem coracobrachialem et membranam capfularem humeri. XLVII. f. 4. n. 17.
— — — — bicipitis et femitendinofi (fub capite) XLIX. f. 3. n. 20. communis principii capitis longi. L. f. 1. n. 21. tendinis capitis longi vaginalis burf. muc. XLVII. f. 2. n. 3.
— — — — circumflexi palati, (tendinis) XLVII. f. 3. n. 18.
— — — — inter coracobrachialem bicipitem et membranam capfularem humeri XLVII. f. 4. n. 17.
— — — — deltoidei. XLVIII. f. 1. n. 7.
— — — — digaftrici maxillae inferioris (tendinis) XLVII. f. 2. n. 21.
— — — — inter digitos, indicem, medium annularem et auricularem XLVIII. f. 3. n. 21 — 23.
— — — — digitorum pedis (vaginalis).
— — — — inter pollicem et digitum fecundum. L. f. 5. n. 7. LI. f. 2. n. 15.
— — — — inter fecundum et tertium. L. f. 5. n. 8. LI. f. 2. n. 16.
— — — — inter tertium et quartum. L. f. 5. n. 9. LI. f. 2. n. 17.
— — — — inter quartum et quintum. L. f. 5. n. 10. LI. f. 2. n. 18.
— — — — extenforis communis digitorum manus (vaginalis.) XLVIII. f. 3. n. 16.
— — — — — — digiti minimi manus (vaginalis). XLVIII. f. 3. n. 18.
— — — — — — longi digitorum pedis (vaginal.) L. f. 5. n. 2.
— — — — — — — pollicis pedis (vaginal.) L. f. 1. n. 4.
— — — — — — majoris pollicis manus (vagin. fuper.) XLVIII. f. 5. n. 12. (inferior). XLVIII. f. 3. n. 13.
— — — — — — minoris pollicis manus (vaginal.). XLVIII. f. 3. n. 5.
— — — — flexorum digitorum pedis (vagin. plantaris) pollicis. LI. f. 2. n. 10.
— — — digiti fecundi f. 2. n. 11.
— — — — tertii — n. 12.
— — — — quarti — n. 13.
— — — — quinti — n. 14.
Burfa mucofa flexoris longi digitor. pedis (vaginalis.) LI. f. 1. n. 16. f. 2. n. 7.
— — — — — longi pollicis manus. XLVIII. f. 4. n. 6.
— — — — — longi pollicis pedis. (vaginal.) LI. f. 1. n. 18. f. 2. n. 8.
— — — — gaftrocnemii interni. L. f. 2. n. 10.
— — — — fub gemino fuperiore. XLIX. f. 3. n. 17.
— — — — — — inferiore — — — n. 18.
— — — — gemini inferioris et obturatoris interni. XLIX. f. 3. n. 19.
— — — — geminorum et obturatoris interni communis. L. f. 1. n. 9.
— — — — genu profunda. L. f. 2. n. 10.
— — — — — fuperficialis XLIX. f. 4. n. 12.
— — — — inter glutaeum maximum XLIX. f. 3. n. 19.
— — — — glutaei maximi XLVIII. f. 5. n. 11. XLIX. f. 1. n. 23. f. 3. n. 16.
— — — — — — medii. XLVIII. f. 5. n. 9. XLIX. f. 1. n. 22. L. f. 1. n. 18.
— — — — — — minimi. XLVIII. f. 5. n. 7. XLIX. f. 1. n. 21. L. f. 1. n. 17.
— — — — gracilis, fartorii et femitendinofi, (communis.) L. f. 4. n. 16.
— — — — iliaci interni. XLVIII. f. 5. n. 11. XLIX. f. 1. n. 19. f. 2. n. 12.
— — — — latiffimi dorfi. XLVII. f. 4. n. 21.
— — — — ligamenti patellae. L. f. 2. n. 12. f. 3. n. 14.
— — — — — — fcapulae et proceffus coracoidei, XLVIII. f. 4. n. 11.
— — — — membranae capfularis humeri, bicipitis et Coracobrachialis. XLVII. f. 4. n. 17.
— — — — obliqui fuperioris oculi (tendinis vaginalis). XLVIII. f. 1. n. 8.
— — — — obturatoris interni et geminorum communis. L. f. 1. n. 19.
— — — — — — — — et gemini inferioris. XLIX. f. 3. n. 20.
— — — — pectinei. XLVIII. f. 5. n. 17. XLIX. f. 1. n. 10.
— — — — pectoralis minoris et proceff. coracoid. (inter tendi.) XLVII. f. 4. n. 16.
— — — — peronei longi. LI. f. 1. n. 9.
— — — — — — — et brevis (vaginal. commun.) L. f. 1. n. 14.
— — — — piriformis (fub tendin.) XLIX. f. 3. n. 17.
— — — — poplitei. L. f. 4. n. 11.
— — — — profundi. XLVIII. f. 4. n. 13.
— — — — pfoae majoris. XLVIII. f. 5. n. 15. XLIX. f. 1. n. 19. f. 2. n. 12.
— — — — radialis externi longi et brevis communis. XLVIII. f. 3. n. 10.
— — — — radialis interni. XLVIII. f. 4. n. 4.
— — — — fartorii, gracilis, et femitendinofi communis. L. f. 4. n. 16.
— — — — femimembranofi XLIX. f. 3. n. 21. L. f. 1. n. 22. f. 4. n. 15.
— — — — femitendinofi et bicipitis. XLIX. f. 3. n. 20.
— — — — fubclavii. XLVII. f. 4. n. 10.
— — — — fublimis quatuor tendin. (vaginal.) XLVIII. f. 4. n. 9 — 12.
— — — — tendinis Achillis. LI. f. 1. n. 19.
— — — — teretis majoris. XLVII. f. 4. n. 19.
— — — — tibialis antici (vaginal.) L. f. 5. n. 6.

b 2 Bur-

I n d e x.

Burſa mucoſa tibialis poſtici (vaginal.) LI. f. 1. n. 17.
— — — — uluaris externi. XLVIII. f. 3. n. 20.
— — — — — — interni. XLVIII. f. 4. n. 17.

C.

Calamus ſcriptorius. CLVIII. f. 3. n. 10. 11. 12. f. 5. 6. 7. 8. 9. n. 2. f. 10. n. 4.
Calcar avis ſ. unguis. CLIII. f. 7. n. 15. 15.
Calcaneus. II. n. 78. III. n. 78. XIV. f. 1. n. 1 — 4. f. 2. n. 1 — 7. f. 3. n. 1 — 4. f. 4. n. 1 — 12. f. 5. n. 1 — 8.
— — — fetus. XIV. f. 20. n. 1 — 6. f. 21. n. 1 — 6.
— — — verticaliter diſſectus. XV. f. 12.
Calyces renum. Vide infundibula.
Canalis Fallopii XXXII. f. 16. n. 7. LIV. f. 28. n. 3. princip. intra cavum tympani. f. 8. n. 9. f. 11. n. 19. f. 12. n. 19.
— — Fontanae oc. bovil. LVI. f. 18. n. 6.
— — infraorbitalis max. ſuper. VI. f. 28. n. 9.
— — lacrymales. LVI. f. 5. n. 6. 7.
— — naſalis. VI. f. 28. n. 8. initium. IV. f. 3. n. 38. V. f. 17. n. 14. VI. f. 1. n. 10.
— — nervi acuſtici. LV. f. 11. n. 14. f. 12. n. 14.
— — Petiti. LVII. f. 8. n. 4.
— — pterygopalatinus. IV. f. 4. n. 13. VI. f. 28. n. 18.
— — ſacralis. IX. f. 2. n. 1. 2. crepido. n. 10.
— — ſemicirculares oſſei. LV. f. 4. n. 1 — 3. f. 5. n. 1 — 3. f. 8. n. 1 — 3. f. 9. n. 7 — 9. f. 11. n. 1 — 3. f. 12. n. 1 - 3. f. 15. n. 13. f. 16. n. 13.
— — ad veſtibulum. LV. f. 8. n. 8. f. 9. n. 1 — 6. f. 11. n. 10. f. 12. n. 10.
— — Vidianus. V. f. 10. n. 12. VI. f. 8. n. 12.
Canthus oculi externus. LVI. f. 2. n. 5.
— — — internus — f. 2. n. 4.
Capacitas feneſtrae rotundae. LV. f. 8. n. 6. f. 9. n. 12.
Caput gallinaginis. LXXV. f. 4. n. 8 — 10.
— — radii. III. n. 33.
Capſula ſuprarenalis dextra. LXIV. f. 1. n. 19. f. 2. n. 39. LXXIV. f. 1. n. 13 — 17. f. 3. n. 1 - 4. diſciſſa f. 5. n. 1 - 7. fetus. f. 6. n. 2.
— — ſiniſtra. LXIV. f. 2. n. 38. LXXIV. f. 2. n. 13 - 17. f. 4. n. 1 — 4. fetus f. 7. n. 2.
Caro elixa ex glutaeo maximo. LI. f. 14. lamella ex lacerto. f. 15. minim. lacertus. f. 16. 17. fibrae longitud. f. 18.
Cardia. LIX. f. 1. n. 32. LXI. f. 1. n. 4. LXIII. f. 2. n. 9. LXVIII. f. 4. n. 2. f. 9. n. 5.
Caruncula lacrymalis. LVI. f. 2. n. 8. f. 3. n. 7. f. 5. n. 3.
— — myrtiformis. LXXXIV. f. 1. n. 8.
Cartilago arytaenoidea. XXXI. f. 12. n. 8. f. 17. n. 5. XXXIII. f. 1. n. 2. LXVI. f. 3. n. 11. f. 8. n. 1 — 3. f. 9. n. 1 - 4. capitula. XXXI. f. 10. n. 23. f. 11. n. 8. XXXIII. f. 1. n. 3.
— — auris. LIV. f. 8. n. 1 — 15. ab interiori f. 9. n. 1 - 12.
Cartilagines coſtarum. X. f. 3. n. 1 — 7. XVIII. f. 2. n. 4 - 10. ſpur. X. f. 3. n. 8. 9.
Cartilago cricoidea. XXXI. f. 1. n. 21. f. 17. n. 4. XXXII. f. 33. n. 4. 5. XXXIII. f. 1. n. 1. LXVI. f. 1. n. 2. f. 2. n. 9. 10. f. 6. n. 1 — 4. f. 7. n. 1. 2.
— — — interarticularis clav. XVIII. f. 4. n. 5. f. 6. n. 3.
— — — intermedia articul. maxil. XVI. f. 11. n. 7. f. 12. n. 2. 3.
— — — — — triangularis carpi. XIX. f. 11. n. 10. f. 12. n. 9. f. 13. n. 1. 2.
Cartilagines intervertebrales. XXI. f. 9. n. 36. XXII. f. 3. n. 8.
— — — lunatae. II. * ad 68. III. * ad 68. 69. XVI. f. 1. n. 7. XXIV. f. 4. n. 6. 7. f. 5. n. 14. 15. f. 7. n. 9. 10.
— — — naſi. LIV. f. 5. n. 1 — 4.
— — — ſuper cornu acetabuli. XXIII. f. 1. n. 17. 18.
Cartilago thyreoidea. XXXI. f. 1. n. 22. XXXI. f. 13. n. 7. f. 17. n. 1 — 3. XXXIII. f. 3. n. 3. 4. LXVI. f. 1. n. 1. f. 2. n. 6. f. 3. n. 5. 7. 8. 10. f. 4. n. 1 — 10.
— — vertebralis. XXII. f. 1. n. 25 — 27.
— — xiphoidea. X. f. 1. et 2. n. 13.
Cauda equina. CLIX. f. 2. n. 28.
Cavitas canalis oſſei ſemicircular.
— — elliptica. LV. f. 5. n. 4. 5. f. 11. n. 4. 5. f. 12. n. 4. 5.
— — orbicularis. LV. f. 4. n. 6. f. 11. n. 6. f. 12. n. 6.
— — glenoidalis. IV. f. 4. n. 27. V. f. 7. n. 3.
— — innominata. L. IV. f. 8. n. 8.
— — ſemilunaris ulnae major. XI. f. 19. n. 4. in fetu. f. 20. n. 5.
minor. XI. f. 19. n. 7. in fetu f. 20. n. 6.
— — veſtibuli hemiſphaerica. LV. f. 5. n. 11.
— — — — ſemiovalis. LV. f. 5. n. 10.
— — — — ſulciformis. LV. f. 5. n. 12.
Cavum abdominis. LVIII. f. 1. n. 18 — 29.
— — pharyngis. XXXI. f. 5. n. 13.
— — thoracis. LVIII. f. 1. n. 11 — 18.
— — tympani. LIV. f. 13. f. 15. n. 3. LV. f. 1. n. 1. f. 2. n. 2 — 6. f. 3. n. 5 — 7. protuberantes loci. LV. f. 2. n. 2 — 5. 7. f. 3. n. 6. 8. f. 7. n. 3. 4.
— — uteri. LXXX. f. 5. n. 1 — 12.
— — ventriculi. LVIII. f. 9. n. 3.
Cellulae ethmoidales. V. f. 11. n. 6. poſterior. f. 12. n. 4. in fetu. V. f. 20. n. 3. — LIV. f. 1. n. 24. 27. 29. 31.
— — aëreae pulmonum. LXVII. f. 4.
Centrum medullare cerebelli. CLV. f. 1. n. 24. CLVII. f. 13. n. 2. 2. 2. 2. CLVIII. f. 4. n. 1. f. 10. n. 14. 14. f. 11. n. 11. f. 17. n. 13. 13. 13. f. 18. n. 4. 4.
— — ſemiovale cerebri. CLIV. f. 3. n. 7. 7. 7. f. 9. n. 19. 20. facies inferior. CLVI. f. 5. n. 1. 1. 1.
Cerebrum. CLIV. f. 8. CLV. f. 7. CLVI. f. 1. CLVII. f. 1. vertic. ſectio CLVII. f. 2.
Cerebellum. CLIV. f. 11. n. 16. 16. 16. 16. CLVII. f. 1. n. 25. 25. 25. margines CLVII. f. 11. n. 1. 1. 2. 2. 9. f. 12. n. 5. 5. 6. 6. CLVIII. f. 1. n. 3 — 7. f. 2. n. 3 — 6.
— — — hemiſphaerium ſiniſtrum. CLVIII. f. 14.
— — — facies inferior. CLVIII. f. 15.
— — — a latere. CLVIII. f. 17.
— — — ſectio verticalis. CLVIII. f. 18.
Cervix uteri, facies interna rugoſa. LXXXVIII. f. 3. n. 11. via per Cervicem. f. 5. n. 8.
Chiasma inter nervum medianum et cubitalem. CLXXVII. n. 144. CLXXVIII. f. 1. n. 49. CLXXIX. f. 2. n. 61.
Choanae. LXV. f. 6. n. 9. f. 3. n. 4.
Chordae longitudinales. CLIII. f. 6. n. 8. 8. 8. 8.
Chorda transverſalis. XIX. f. 7. n. 13.
Chorion. LXXXI. f. 3. n. 4. f. 4. n. 4. LXXXVIII. f. 1. n. 4. LXXXIX. f. 7. n. 2.
Choroidea oculi bovilli. LVI. f. 10. n. 4. 5.
Circulus cribriformis choroideae. LVI. f. 15. n. 4.
Clavicula. II. n. 21. III. n. 24. XI. f. 1. n. 1 — 3. f. 2. n. 1 - 3. 7. fetus maturi XI. f. 3. n. 1 — 3. f. 4. n. 1 — 3. ſecundum longitud. diſſecta. XV. f. 4.
Clitoris. LXXXVIII. f. 2. et 3. n. 1. glans. LXXIX. f. 2. n. 6. praeputium. LXXIX. f. 2. n. 5.

Clivus

Index.

Clivus off. fphenoid. IV. f. 5. n. 14. f. 6. n. 18. V. f. 9. n. 3.

Cochlea. LV. f. 4. n. 5. f. 5. n. 13. f. 8. n. 5. f. 9. n. 11. f. 11. n. 20. f. 12. n. 20. f. 17. n. 1—12. f. 18. n. 1—7.

Coecum inteftinum. LXIX. f. 6. n. 2. f. 7. n. 3. f. 8. n. 3. cavum f. 8. n. 4. adpendix vermiformis. LXIII. f. 1. n. 35. LXIX. f. 5. n. 2. f. 7. n. 4.

Colliculi glandis. LXXV. f. 5. n. 6.

Collum femoris. III. n. 65.

Colon LIX. f. 1. n. 42—45. LX. f. 1. n. 23—25. LXII. f. 1. n. 27—29.

— — dextrum LXII. f. 1. n. 29. LXIII. f. 1. n. 27.

— — finiftrum LXII. f. 1. n. 28. LXIV. f. 2. n. 45. LXVIII. f. 10. n. 13.

— — transverfum LXII. f. 1. n. 27. 27. LXIII. f. 1. n. 26.

— — flexura iliaca. LIX. f. 1. n. 45. LX. f. 1. n. 26. 26. LXIII. f. 1. n. 39. 39. LXIV. f. 1. n. 24. f. 2. n. 46. cavum LXIX. f. 8. n. 5.

Columnae auriculae cordis CXIII. f. 1. n. 161—164. 170—175.

Columnae cervicis uteri. LXXIX. f. 6. n. 9. 10.

— — — valulae cerebri. CLVII. f. 11. n. 4. 4. f. 12. n. 10. 10.

Commiffura cerebri anterior. CLIV. f. 10. n. 9—11. CLV. f. 3. n. 1—3. f. 9. n. 13. CLVI. f. 1. n. 27. f. 2. n. 27. f. 6. n. 8. f. 7. n. 6. f. 8. n. 6. CLVII. f. 6. n. 16. 17. 17. 18. 18.

— — — pofterior CLIV. f. 10. n. 5. f. 11. n. 13. CLV. f. 1. n. 6. f. 7. n. 21. CLVI. f. 3. n. 30. CLVII. f. 1. n. 22. f. 2. n. 19.

— — — mollis thalamor. CLVI. f. 4. n. 13. f. 6. n. 7.

Conus arteriofus CXIII. f. 1. n. 9. 10. 11. 3. f. 2. n. 2. 6. 8—11. CXIV. f. 2. n. 3. 4. 6. 7. finiftri lateris. CXV. f. 1. n. 22. 23. 25. 30. 42.

Concha auris LIV. f. 8. n. 11—14.

Concha nafi. fuperior IV. f. 6. n. 5.

— — — media IV. f. 1. n. 40. f. 6. n. 6. V. f. 12. n. 2. f. 16. n. 10. f. 17. n. 3. fetus V. f. 20. n. 2.

— — — inferior IV. f. 1. n. 39. f. 6. n. 7. f. 24. n. 1—6. f. 25. n. 1—5. fetus maturi VI. f. 26. n. 1-4. f. 27. n. 1—4.

— — — conchae LIV. f. 1. n. 36. 39. in choana membr. pituitar. tecta XXXI. f. 10. n. 11. f. 11. n. 11. f. 12. n. 11.

Connexio offis metatarfi quarti et cuboidei XXV. f. 1. n. 39.

— — — — — — quinti et cuboidei XXV. f. 4. n. 37. f. 5. n. 38.

Condylus femoris externus II. n. 66. III. n. 68. XIII. f. 1. n. 10. f. 2. n. 14.

— — internus II. n. 65. III. n. 69. XIII. f. 1. n. 9. f. 2. n. 13.

— — humeri externus III. n. 30.

— — — — internus f. major II. n. 30. III. n. 31.

— — tibiae externus II. n. 71. III. n. 71.

— — — — internus II. n. 72. III. n. 72.

Confinia inteftinorum craffi et tenuis embryon. LXIX. f. 5. n. 1—5.

Conjunctiva LVI. f. 3. n. 4. 5.

Coni epididymidis LXXVII. f. 7. n. 12 f. 9. n. 6.

Cor. LIX. f. 1. n. 15—17. LX. f. 1. n. 8—11. LXII. f. 2. n. 1—4. LXIII. f. 1. n. 1—4. fetus maturi LXVI. f. 14. n. 1—12.

—— dextrum diffectum CXVII. f. 1. finiftrum f. 3.

—— fetus quadrimeftris CLXXXII. f. 3. n. 1.

—— —— fexti menfis — — — f. 4. n. 1.

—— pueri trimeftris — — — f. 5. n. 1.

Cor pueri fesquiennis. CLXXXII. f. 6. n. 1.

—— embryonis CLXXXII. f. 7. n. 1.

—— angulus cordis dexter. CXIV. f. 2. n. 9. finifter CXIV. f. 2. n. 16.

—— annulus f. limbus foffae ovalis. CXVII. f. 1. n. 88.

—— atrium venarum cavarum f. dextrum. CXVIII. f. 1. n. 1—10. CXVIII. f. 2. n. 1. hominis plethorici. XCV. f. 3. non plethoric. CXV. f. 4.

—— atrium venarum pulmonalium f. finiftrum. CXVII. f. 3. n. 1—5. CXVIII. f. 2. n. 3. 4. CXVI. f. 4. f. 5.

—— auricula cordis f. adpendix. CXIII. f. 1. n. 36—41. dextra. CXIII. f. 2. n. 36—41. CXIV. f. 2. n. 36. CXV. f. 1. n. 15. CXVI. f. 1. n. 9. f. 6. CXVIII. f. 2. n. 2. finiftra. CXIII. f. 2. n. 29—34. CXIV. f. 2. n. 33. CXV. f. 1. n. 9. CXVI. f. 1. n. 11. CXVIII. f. 2. n. 4. 5. facies pofterior. CXIV. f. 1. columnae. CXIII. f. 1. n. 161—164. 170—175. CXIV. f. 1. 142—143. trabeculae CXIII. f. 1.

—— columnae auriculae. CXIII. f. 1. n. 161—164. 170—175. CXIV. f. 1. n. 142. 143.

—— conus arteriofus. CXIII. f. 1. n. 9. 10. 11. 3. f. 2. n. 2. 6. 8. 9. 10. 11. CXIV. f. 2. n. 3. 4. 6. 7. Sinifiri lateris. CXV. f. 1. n. 22. 23. 25. 30. 42.

—— crena. CXIII. f. 1. n. 3. 4. CXIV. f. 1. n. 45. 47. 48. 50. f. 2. n. 4. 5.

—— ductus arteriofus. CXV. f. 6. n. 5. locus ubi erat. CXVII. f. 2. n. 9.

—— fafcia magna. CXIII. f. 1. n. 56—68. infundibuli CXIV. f. 2. n. 56. 48. 57. 60—65.

—— fafcia angularis. CXIII. f. 1. n. 72—79. CXIV. f. 2. n. 67—78.

—— fafcia bafilaris auriculae dextrae. CXIII. f. 1. n. 159. 160.

—— fafcia latior. CXIII. f. 1. n. 87—90.

—— fafciola angufta. CXIII. f. 1. n. 84. 86.

—— fafciola triangularis. CXIII. f. 1. n. 80—83.

—— fafciolae ventrales. CXIV. f. 2. n. 79—93.

—— fibrae angulares. CXIV. f. 1. n. 102—105.

—— fibrae bafilares mediae. CXVI. f. 2.

—— fibrae externae cordis. CXVIII. f. 2. in fuperficie bafilari. CXV. f. 1. in fuperficie inferiore. f. 2.

—— fibrae breves obliquae. CXIV. f. 1. n. 90.

—— fibrae circumflexae. CXIII. f. 1. n. 53.

—— fibrae longitudinales. CXIV. f. 1. n. 123.

—— fibrae longae. CXIV. f. 1. n. 91—101.

—— fibrae fafciae coronalis. CXIII. f. 1. n. 153—158. f. 2. n. 42. 43. CXIV. f. 1. n. 11. n. 126—141.

—— fibrae finus finiftri. CXIV. f. 1. n. 160—174.

—— fibrae validiores atrii dextri. CXVII. f. 1. n. 10. 10.

—— fibrae mediae f. profundae. CXVI. f. 1.

—— fibrae mediae f. fecundae. CXIII. f. 1. n. 49. 107—133. CXIV. f. 3.

—— fibrae tertii ordinis. CXIII. f. 1. n. 134—143. CXIV. f. 2. n. 121—130.

—— fibrae quarti ordinis. CXIII. f. 1. n. 144—152. CXIV. f. 2. n. 131—138. 140. 145. 149.

—— fibrae variabiles. CXIII. f. 1. n. 47—80. 91—106. non variabiles. CXIV. f. 1. n. 53—83. 85—89.

—— fibrae variabiles interjectae CXIII. f. 1. n. 55.

—— fibrillae obliquae. CXIV. f. 1. n. 84.

—— fila cartilaginea. CXIV. f. 1. n. 46. 49. 51. f. 2. n. 38. 39.

—— fila tendinea. CXVIII. f. 1. n. 5. 5.

—— foffa ovalis in fepto atriorum. CXVII. f. 1. n. 7.

—— funes f. 2. ordo fibrarum. CXIV. f. 2. n. 94. 111. 119. origines. CXV. f. 1.

o Cor

I n d e x.

Cor: funiculi minores primae fibr. ord. fecundi. CXIV. f. 2. n. 94—98.

—— funis magnus. CXIV. f. 2. n. 99—105.

—— mufcul. annularis venae cavae inferior. CXIV. f. 1. n. 157. 158.

—— mufcul. circumflexus dexter fuperior f. pulmonalis pofterior. CXIV. f. 2. n. 47. 6. 44. 50. inferior f. aorticus. CXIV. f. 2. n. 47—49.

—— mufc. levator venae cavae inferioris major f. venarum cavarum conftrictor communis. CXIV. f. 1. n. 148—152.

—— mufc. levator venae cavae inferioris minor. CXIV. f. 1. n. 153—155.

—— mufc. papillares ventriculi dextri. CXVIII. f. 1. n. 15. ventric. finiftri. CXVII. f. 3. n. 9. 9. 9. CXVIII. f. 1. n. 1—4.

—— mufc. terminalis finus finiftri. CXIV. f. 1. n. 160—165.

—— mufc. trapezius venae cavae fuperioris. CXIV. f. 1. n. 156.

—— nodulus Arantii ventric. dextri. CXVII. f. 2. n. 5. 5. 5. f. 4. n. 8. 8. 8. CXVIII. f. 1. n. 13.

—— oftia arteriarum coronariarum. CXVII. f. 4. n. 9. 10. CXVIII. f. 1. n. 15. 16.

—— —— art. carotidis finiftrae. CXVII. f. 4. n. 13.

—— —— art. fubclaviae finiftr. CXVII. f. 4. n. 14.

—— —— trunci communis art. carotid. et fubclav. dextr. CXVII. f. 4. n. 12.

—— —— venae coronar. magnae. CXVII. f. 1. n. 6.

—— —— venofum ventriculi dextri. CXVII. f. 1. n. 11. finiftri. CXVII. f. 3. n. 6. 6.

—— pericardium ab anteriori. CXV. f. 5. facies pofterior. f. 6. pars anterior. CXVIII. f. 5.

—— feptum ventriculorum. CXVII. f. 1. n. 17. f. 3. n. 11.

—— finus dexter. CXIV. f. 2. n. 34. 35. CXV. f. 1. n. 13. f. 2. n. 12. finifter. CXIV. f. 2. n. 32. CXV. f. 2. n. 4. 4. finuum facies anterior. CXIII. f. 1. f. 2.

—— fuperficies cordis fuperior. CXIII. f. 1. f. 2. CXIV. f. 2. CXVI. f. 1. inferior. CXIV. f. 1.

—— trabes carneae f. mufculi retiformes ventric. dextri. CXVII. f. 1. n. 16. 16. ventric. finiftri. CXVII. f. 3. n. 10. 10. CXVIII. f. 1. n. 8.

—— trabeculae auriculae. CXIII. f. 1. n. 165—169. 176. 177.

—— valvula Eustachii. CXVII. f. 1. n. 5.

—— valvulae mitrales ventric. finiftr. CXVII. f. 3. n. 7. 8. 8. CXVIII. f. 1. n. 6. 7.

—— valvulae femilunares f. figmoideae art. pulm. CXV. f. 1. n. 17. 18. 19. CXVII. f. 2. n. 2—4. f. 4. n. 5. 6. 7. CXVIII. f. 1. n. 9. 10. 11.

—— valvulae tricuspidales ventr. dext. CXVII. f. 1. n. 12—14.

—— vafa magna facies anterior. CXIII. f. 1. n. 2. facies pofterior. CXIV. f. 1. propria cordis ab anteriori. CXVIII. f. 2. a pofter. CXVIII. f. 3.

—— vena cava fuperior. CXIII. f. 2. n. 35. CXIV. f. 1. n. 29—31. CXVIII. f. 2. n. 7. inferior. CXIV. f. 1. n. 17—22. fila et fibrae. CXIII. f. 1. n. 42—46.

—— vena cordis minor. CXVIII. f. 2. n. 27.

—— vena pulmonalis dextra anterior. CXIII. f. 2. n. 26. anter. fuperior. CXIV. f. 1. n. 37—39. CXVIII. f. 2. n. 6. f. 3. n. 6. pofterior inferior. CXIV. f. 1. n. 37. CXVIII. f. 3. n. 7. finiftra anterior. CXIII. f. 2. n. 25. pofterior. CXIII. f. 2. n. 27. pofterior inferior. CXIII. f. 1. n. 34. CXVIII. f. 3. n. 8.

—— ventriculus dexter. CXIII. f. 1. n. 1. 2. 3. f. 2. n. 1. 2. 4. CXIV. f. 1. n. 4—8. 12. 13. f. 2. n. 1—3. CXV. f. 2. n. 2. CXVI. f. 1. n. 1. 17. 3. CXVII. f. 1. n. 11—22. f. 2. n. 1. CXVIII. f. 1. pars arteriofa. CXIII. f. 1. n. 7. 8. 9. 3. f. 2. n. 14. 13. 12. 8. 6. 9. 1. CXIV. f. 2. n. 11. 12. 6. 3. pars venofa. CXIII. f. 1. n. 8. 7. 12. 6. f. 2. n. 15. 13. 14. 5. CXIV. f. 2. n. 11. 1. 5. 12. margines. CXIII. f. 1. n. 9. 10. 7. 12. 13.

Cor: ventriculus finifter. CXIII. f. 1. n. 2. 3. 4. f. 2. n. 3. 4. 5. CXIV. f. 1. n. 2. 3. 4. f. 2. n. 2. CXV. f. 2. n. 1. CXVI. f. 1. n. 6. 7. 8. 18. CXVII. f. 3. n. 6—12.

Cornea oculi bovilli. LVI. f. 9. n. 2.

— — — conjunctio cum fclerotica. LVI. f. 16. n. 12.

Cornua acetabuli. IX. f. 7. n. 30. f. 8. n. 26. in fetu. f. 9. n. 18. f. 10. n. 7.

Cornu Ammonis. CLIII. f. 7. n. 16. 16. CLIV. f. 9. n. 10. f. 10. n. 19. CLVII. f. 4. n. 25.

— — — — origo. CLV. f. 3. n. 9. f. 7. n. 24. f. 9. n. 19. CLVII. f. 12. n. 24. 27.

— — — — margo denticulatus. CLV. f. 6. n. 28. f. 9. n. 25. 25. CLVII. f. 3. n. 51.

— — — — pavimentum. CLV. f. 6. n. 32.

— — — — horizontal. diffect. CLV. f. 9. n. 21—23.

— — — — vertical. diffect. CLVI. f. 11. n. 1—10. f. 12. n. 1—10. f. 13. n. 1—10. f. 14. n. 1—10.

— — — — lamina fpiralis in uncum. CLVII. f. 4. n. 24.

— — offis hyoidei majus. VI. f. 29. n. 6. 7. f. 30. n. 2. 3.

— — — — — in fetu. VI. f. 31. n. 2.

— — — — — minus. VI. f. 29. n. 8. 9. f. 30. n. 4.

— — — — — cartilago in fetu. VI. f. 31. n. 3.

— — fphenoidale. V. f. 11. n. 8. f. 12. n. 5. a fuperiori. f. 13. n. 1—3. ab infer. f. 14. n. 1—3. V. f. 15. n. 10.

Cornua ventriculorum cerebri anteriora. CLIII. f. 7. n. 8. 8. 8. 8. CLIV. f. 8. n. 6. 6. CLV. f. 1. n. 4.

— — — — — — — pofteriora. CLIII. f. 7. n. 14. 14. 14. 14. CLV. f. 9. n. 28.

— — — — — — — defcendens. CLV. f. 6. n. 29. 29. 29. f. 9. n. 27. 27.

Corona glandis. LXXV. f. 5. n. 4.

Corpus callofum f. commiffura magna. CLIII. f. 6. n. 7. 7. 7.

raphe. CLV. f. 9. n. 18. CLVI. f. 1. n. 23. f. 2. n. 23. f. 5. n. 4.

margo inferior. CLVI. f. 1. n. 22. f. 2. n. 22.

fuperficies inferior. CLVI. f. 3. n. 27. CLVII. f. 5. n. 1.

margo anterior. CLVI. f. 5. n. 2. 2. pofterior. n. 3. 3.

fibrae transverfales. CLVI. f. 7. n. 9. CLVI. f. 1. n. 3—5.

Corpora cavernofa penis. LXXV. f. 4. n. 23. 23. 23. 23. f. 6. n. 2.

— — — ciliaria. LVII. f. 7. 8.

pars pofterior ftriata. LVII. f. 3. n. 8.

Corpus dentatum f. ferratum f. rhomboidale cerebelli. CLVIII. f. 17. n. 1. 4. f. 18. n. 5. f. 19. n. 3. 3. f. 20. n. 1. 2. 3. f. 21. n. 1. 2. 3.

— — luteum. LXXXVII. f. 5. n. 6. f. 6. n. 2. feptimo gravid. menfe f. 7. octav. menf. f. 8.

— — olivare. CLV. f. 8. n. 20. CLVI. f. 3. n. 15. CLVIII. f. 4. n. 2. f. 15. n. 4. 4. f. 17. n. 2. f. 19. n. 2. 2.

— — pyramidale. CLV. f. 8. n. 19. CLVI. f. 3. n. 16. CLVIII. f. 11. n. 3. 3. f. 15. n. 3. 3. f. 17. n. 3. 3.

Corpora quadrigemina. CLV. f. 1. n. 15. CLVII. f. 1. n. 23. 23. CLVIII. f. 10. n. 1. anteriora f. nates. CLIV. f. 10. n. 7. 7. CLV. f. 7. n. 18. 18. CLVII. f. 12. n. 13. 13. CLVIII. f. 3. n. 3. 3. f. 8. n. 5. 5. pofteriora f. teftes. CLIV. f. 10. n. 8. 8. CLV. f. 7. n. 15. 15. 16. 16. 17. 17. CLVII. f. 12. n. 14. 14. CLVIII. f. 3. n. 4. 4. f. 8. n. 6. 6.

Corpus fpongiofum urethrae. LXXV. f. 4. n. 19. 19. 19.

Index.

Corpora ſtriata. CLIII. f. 7. n. 5. 5. 6. 6. f. 8. n. 3. 4. f. 9. n. 10. 10. CLIV. f. 8. n. 14. 14. 15. 15. f. 10. n. 13. 13. 14. 14. 14. CLV. f. 4. n. 5. 5. 5. f. 5. n. 1—9. CLVI. f. 1. n. 4. CLVIII. f. 4. n. 27. 27. 27. horizont. diſſect. CLIV. f. 9. n. 16—18.

arcus albi. CLIV. f. 10. n. 18. 18.

ſtriae albae. CLV. f. 2. n. 5. 5.

ſtriae obliquae. CLV. f. 4. n. 8. 8. CLVII. f. 7. n. 3. 4. 6.

Corpus trigonum. LXXV. f. 3. n. 5. 5. 6.

— — vitreum. LVII. f. 3. n. 3. f. 9. n. 3.

Coſtae. X. f. 4. n. 1—7. f. 5. n. 1—7. in fetu maturo. X. f. 6. n. 1—5. f. 6. n. 1. f. 7. 8. n. 1—9. f. 9. et 10. n. 1—9. f. 7. et 8. n. 1. ſyntax. X. f. 14. coſta prima. II. n. 14. III. n. 21. octav. ſ. ſpuria prima. II. n. 15. III. n. 22. duodecima. III. n. 23.

Cranium diſſectum. CLIII. f. 5. n. 1. 1. 1. f. 6. n. 1. 1. 1. 1. fetus I. f. 15.

Crena. CXIII. f. 1. n. 3. 4. CXIV. f. 1. n. 45. 47. 48. 50. f. 2. n. 4. 5.

Crepido canal. ſpinal. IX. f. 2. n. 10.

Criſta frontalis. V. f. 2. n. 2.

— — galli. IV. f. 5. n. 9. V. f. 11. n. 1. 3.

— — naſalis oſſ. naſi. VI. f. 14. n. 6.

— — naſalis oſſ. palat. IV. f. 6. n. 10.

— — naſalis proceſſ. palat. max. IV. f. 6. n. 12.

— — naſalis oſſ. unguis. VI. f. 17. n. 1.

— — oſſ. ilium. IX. f. 7. n. 7. in fetu margo cartilag. f. 7. n. 2.

labium internum. IX. f. 7. n. 3. f. 8. n. 8.

labium externum. IX. f. 7. n. 4. f. 8. n. 9.

inciſura anterior. IX. f. 7. n. 7.

— — poſterior. IX. f. 8. n. 7. in fetu f. 9. n. 8.

ſpina anterior ſuperior. IX. f. 7. n. 5. f. 8. n. 10. in fetu. f. 9. n. 10.

— — anterior inferior. IX. f. 7. n. 6. f. 8. n. 11. in fetu. f. 9. n. 4.

— — poſterior ſuperior. IX. f. 7. n. 10. f. 8. n. 5.

— — poſterior inferior. IX. f. 7. n. 11. f. 8. n. 6.

occipitalis externa. IV. f. 2. n. 15. f. 4. n. 39. V. f. 5. n. 5.

— — — . — — — interna. IV. f. 5. n. 26. V. f. 6. n. 2.

— — — oſſium pubis ſ. pecten. IX. f. 7. n. 23. f. 8. n. 23.

— — — ſphenoidalis. V. f. 10. n. 2. f. 15. n. 11.

Crura anthelicis. LIV. f. 8. n. 3. 4.

— — cerebri. CLV. f. 8. n. 8. CLVI. f. 3. n. 22. 22. 23. CLVII. f. 5. n. 10. 10. f. 6. n. 10. 10. locus niger. f. 5. n. 11. 11. f. 6. n. 11. 11. ſectio. CLVIII. f. 16.

— — cerebelli. CLVIII. f. 10. n. 12. 12. f. 11. n. 4. f. 17. n. 4. CLVII. f. 11. n. 3. 3. f. 12. n. 11. CLV. f. 1. n. 18. 18. eminentiae parvae. n. 19. 19.

— — fornicis. CLVI. f. 7. n. 7. 7. CLVII. f. 8. n. 7. 7. f. 1. n. 6. 6. 6. f. 2. n. 14—16. f. 3. n. 44. 45. f. 4. n. 10. f. 6. n. 14.

— — glandulae pinealis. CLVII. f. 1. n. 20. f. 12. n. 21. 21.

Cruſta oſſea extrem. coſt. X. f. 4. n. 5.

— — — dentis formand. VII. f. 18. n. 4.

Cutis. LII. f. 2. n. 2. f. 5. et 6. n. 1.

— — in aure humana. LII. f. 7.

— — naſi et labii ſuperioris. LII. f. 8.

— — in ima calce. LII. f. 9.

— — cum arteriis et venis. LIII. f. 1. f. 2.

— — cum vaſis abſorbentibus. LIII. f. 3.

— — aethiopis cum epidermide et reticulo. LIII. f. 4.

— — ſegmentum cum crinibus. LIII. f. 13.

— — naſi vetulae. LIII. f. 16. 17.

— — cartilaginoſi meatus auditorii. LIV. f. 10. n. 1.

D.

Dentes canini. IV. f. 1. n. 43. VII. f. 1. c. f. 12. a—g. f. 14. n. 8. f. 15. n. 8. ſecund. longitud. diſciſſ. VII. f. 1. 6. detritus. f. 5. a. oſſea ſubſtant. f. 5. b * rudiment. in ſacco. f. 18. n. 2—4. inferiores. IV. f. 1. n. 55. f. 2. n. 26. VII. f. 2. c.

— — inciſivi ſuperiores. IV. f. 1. n. 42. f. 2. n. 23. f. 3. n. 48. VII. f. 1. a. b. f. 11. inferior. IV. f. 1. n. 54. f. 2. n. 24. f. 3. n. 48. VII. f. 2. a. b. ſecund. longit. ſciſſus. VII. f. 3. a. f. 6. fiſſus a latere. VII. f. 9. a. novi. VII. f. 14. n. 6. 7.

— — molares ſuperior. IV. f. 1. n. 44. VII. f. 1. d. e. f. g. infer. IV. f. 1. n. 56. f. 2. d. e. f. g. ſecund. longitud. diſciſſus. VII. f. 3. c. d. e. f. 7. detritus. VII. f. 5. b. per transverſ. fractus. VII. f. 8. infantis. VII. f. 10. formatio VII. f. 13. a—i.

— — dens ſapientiae ſ. quintus molar. VII. f. 1.

— — decidui. VII. f. 14. n. 1—10. f. 15. n. 1—5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dentium cavitas. VII. f. 3. f. 4. b. c.

— — — cruſta oſſea. VII. f. 18. n. 4.

— — — ſacculus dentis. VII. f. 18. n. 2.

— — — ſubſtant. pulpoſa ſub dente. VII. f. 18. n. 3.

— — — teſtulae a minima. VII. f. 11. a—h.

Diaphragma. LVIII. f. 1. n. 18. 18. 18. LXII. f. 1. n. 19. 19. LXIV. f. 1. n. 16—18.

Digitus ſine epiderm. LII. f. 16. f. 17. LIII. f. 9.

Diploe oſſ. cran. IV. f. 5. n. 38.

Ductus arterioſus Botalli. XCI. f. 1. n. 26. CXV. f. 6. n. 5. in embryone. CLXXXII. f. 7. n. 11. locus ubi erat. CXVII. f. 2. n. 9.

— — choledochus. LXIX. f. 1. n. 6. LXXI. f. 6. n. 7. LXXII. f. 1. n. 16.

— — cyſticus. LXIX. f. 1. n. 5. LXXII. f. 1. n. 14.

— — deferentes. LXXV. f. 1. n. 10. f. 4. n. 28. 29. LXXVII. f. 7. n. 14. f. 9. n. 9. f. 10. n. 7. 8. f. 11. n. 1—3.

— — efferentes. LXXVII. f. 7. n. 11. f. 9. n. 5.

— — ejaculatorius. LXXVII. f. 10. n. 10. 14.

— — glandulae lacrymalis. LVI. f. 4. n. 4.

— — hepaticus. LXIX. f. 1. n. 4. LXXII. f. 1. n. 15.

— — pancreaticus ſ. Wirsungianus. LXXI. f. 6. n. 5. 6.

— — — — — acceſſorius. LXXI. f. 6. n. 8. finis in duodeno. n. 9.

— — Stenonianus. LXV. f. 1. n. 26. f. 2. n. 41. f. 3. n. 6. oſtium. f. 4. n. 6. 7.

— — thoracicus. CXXXVIII. f. 3. n. 26. 31. 32. CXXXIX. n. 109. princip. CXLIII. n. 82. a tertia lumb. verteb. n. 90. pars CXL. n. 98. diviſio in ramos. CXLIII. n. 96. 97. CXLIV. f. 2. n. 33. locus anguſt. n. 91. dilat. n. 92. 94. infert. in v. ſubcl. et jugul. n. 98. oſtium cum duplici valvula. CXLIX. f. 5. n. 13.

— — — — minor. CXLIII. n. 142. CXLIV. f. 2. n. 77. CXLIX. f. 4. n. 96. f. 5. n. 16. oſtium cum ſimplici valvula. f. 5. n. 19.

— — urinarii recti. LXXIV. f. 10. n. 14. bifurcationes. n. 18.

— — — — ſerpentini. LXXIV. f. 10. n. 13.

— — venoſus in foſſa. LXXII. f. 2. n. 25.

— — Whartonianus. LXV. f. 2. n. 44. 45. ubi aperitur. f. 5. n. 7.

Duodenum. LXI. f. 1. n. 7—9. LXIII. f. 2. n. 12—14. LXVIII. f. 8. n. 4—6. f. 9. n. 7. LXIX. f. 1. n. 1—9. f. 4. n. 7—9.

Index.

Duodenum, curvatura prima. LVIII. f. 1. n. 26. LIX. f. 1. n. 37. LXI. f. 1. n. 7. LXIII. f. 2. n. 12. LXVIII. f. 8. n. 4.
— — — — — secunda. LXI. f. 1. n. 8. LXIII. f. 2. n. 13. LXVIII. f. 8. n. 5.
— — — — — tertia. LXI. f. 1. n. 9. 9. LXIII. f. 2. n. 14. LXVIII. f. 8. n. 6.
— — — fibrae circulares. LXVIII. f. 4. n. 14.

E.

Embryo. LXXXIX. f. 6. n. 5.
Eminentia candicans f. corpus mamillare. CLV. f. 8. n. 10. CLVI. f. 1. n. 15. f. 2. n. 15. CLVII. f. 5. n. 12. f. 6. n. 9. 9. diffecta. CLVII. f. 10. n. 5. 6.
— — — capitata humer. II. n. 28.
— — — ovata bulbi urethrae. LXXVI. f. 2. n. 2.
Epidermis. LII. f. 1. n. 2. n. 4. f. 3. n. 3. f. 4. f. 6. n. 2. f. 11.
— — — cum reticul. aethiop. LIII. f. 5.
— — — linguae bovillae cum vaginulis papillar. LVII. f. 28. n. 3.
Epididymis. LXXVII. f. 3. n. 3. f. 7. n. 13. f. 9. n. 7. 8. LXXVIII. f. 1. n. 7. f. 2. n. 16. 20. f. 3. n. 13. f. 5. n. 16.
cauda. LXXVII. f. 9. n. 8.
coni. LXXVII. f. 7. n. 12. f. 9. n. 6.
Epiglottis. XXXI. f. 5. n. 12. f. 10. n. 21. f. 13. n. 8. f. 17. n. 7. 8. XXXIII. f. 2. n. 4. f. 4. n. 5. LXV. f. 8. n. 12. LXVI. f. 2. n. 4. f. 10. n. 10—12. LVII. f. 22. n. 1.
Epiftropheus f. vert. colli fecunda. VII. f. 24. n. 1—8. f. 25. n. 1—10. f. 26. n. 1—7. f. 27. n. 1—10. f. 28. n. 1—16.

F.

Fafcia cord. magna. CXIII. f. 1. n. 56—68. infundibuli. CXIV. f. 2. n. 56. 48. 57. 60—65.
— — — angularis. CXIII. f. 1. n. 72—79. CXIV. f. 2. n. 67—78.
— — — bafilaris auriculae dextrae. CXIII. f. 1. n. 159. 160.
— — — latior. CXIII. f. 1. n. 87—90.
— — — longitudinalis vertebrar. anterior. XVI. f. 14. n. 6. XVIII. f. 1. n. 14.
— — — — — — — — — pofterior. XVII. f. 6. n. 21—23.
Fafciola cordis angufta. CXIII. f. 1. n. 84. 86.
— — — — triangularis. CXIII. f. 1. n. 80—83.
— — — — ventral. CXIV. f. 2. n. 79—93.
Fafciculus cartil. thyreo. XXXI. f. 16. n. 3.
Feneftra ovalis. LV. f. 2. n. 9. f. 3. n. 10. f. 4. n. 6. f. 11. n. 9. f. 12. n. 9.
— — rotunda. XXXII. f. 15. n. 14. f. 16. n. 10. LIV. f. 15. n. 4. LV. f. 1. n. 7. f. 2. n. 10. f. 3. n. 11. f. 4. n. 7.
Fibrae cinereae in forma penicilli. CLVI. f. 4. n. 10. 11. 11.
— — cordis angulares. CXIV. f. 1. n. 102—105.
— — — — bafilares mediae. CXVI. f. 2.
— — — — externae. CXV. f. 1. f. 2. CXVIII. f. 2.
— — — — breves obliquae. CXIV. f. 1. n. 90.
— — — — circumflexae. CXIII. f. 1. n. 53.
— — — — longitudinales. CXIV. f. 1. n. 123.
— — — — longae. CXIV. f. 1. n. 91—101.
— — — — fafciae coronalis. CXIII. f. 1. n. 153—158. f. 2. n. 42. 43. CXIV. f. 1. n. 11. 126—141.
— — — — finus finiftri. CXIV. f. 1. n. 160—174.
— — — — validiores atrii dextri. CXVII. f. 1. n. 10. 10.
— — — — mediae f. profundae. CXIII. f. 1. n. 49. 107—133. CXIV. f. 3.
Fibrae cordis tertii ordinis. CXIII. f. 1. n. 134—143. CXIV. f. 2. n. 121—130.
— — — — quarti ordinis. CXIII. f. 1. n. 144—152. CXIV. f. 2. n. 131—138. 140. 145. 149.
— — — — variabiles. CXIII. f. 1. n. 47—80. 91—106. non variabiles. CXIII. f. 1. n. 53—83. 85—89.
— — — — variabiles interjectae. CXIII. f. 1. n. 55.
— — — — obliquae fibrillae. CXIV. f. 1. n. 84.
— — duodeni circulares. CLVIII. f. 4. n. 14.
— — inteftini recti longitudinalis. LXX. f. 3. n. 6.
— — medullae oblongatae transverfae. CLVI. f. 4. n. 8. 9.
— — mufculares. LI. f. 19. n. 20. fila carnea f. 21. f. 22. f. 23. fectio transverfa. f. 24.
— — oefophagi longitudinales. LXVIII. f. 2. n. 1.
circulares f. internae. LXVIII. f. 2. n. 2.
— — uteri orbiculares. LXXXII. f. 3. n. 3. interne. n. 4. circular. LXXXVII. f. 1. n. 6.
— — ventriculi longitudinales. LXVIII. f. 4. n. 10.
— — — — circulares. LXVIII. f. 4. n. 11.
— — — — obliquae. LXVIII. f. 4. n. 12. 13.
— — — — horizontales. CLVIII. f. 7. n. 5.
— — veficae urinar. mufculares. LXXV. f. 1. n. 3. 4. 5. 5. 5. f. 2. n. 2. 2. 8. 9. validiores. n. 6.
— — — — — interiores rete conftituentes. LXXV. f. 1. n. 6. 6. 6. f. 2. n. 7. 7. 9. 9.
— — — — — mediae. LXXV. f. 1. n. 7. 7.
— — tenuiffimae inter gland. pinealem. CLVII. f. 12. n. 20.
Fila cord. cartilag. CXIV. f. 1. n. 46. 49. 51. f. 2. n. 38. 39.
— — — tendinea. CXVIII. f. 1. n. 5. 5.
Filamenta inter epiderm. et cut. LII. f. 6. n. 3.
— — medull. fpin. invol. CLIX. f. 1. n. 76. 76. 76. 76.
— — nervea a medulla fpinali. CLIX. f. 2. n. 25. 25. 25. 25. 26. 27.
inter cervicales. CLIX. f. 1. n. 76. 76. 76. 76.
— — veficulae umbilic. ad embryon. LXXXIX. f. 6. n. 3. f. 7. n. 5. 7. 8. 9. divaricatio. XC. f. 6. n. 2.
Fimbria f. taenia hippocampi. CLV. f. 6. n. 24. 24. f. 9. n. 17. CLVII. f. 3. n. 46. 47. f. 8. n. 4. f. 12. n. 22. 22.
— — tubae Fallopianae. LXXIX. f. 1. n. 7. 10. continuat. LXXXVII. f. 5. n. 4. ad orific. LXXXVII. f. 5. n. 3. LXXXVIII. f. 5. n. 4.
Fiffura Glaseri. V. f. 7. n. 6.
— — medullae oblongatae anterior. CLV. f. 8. n. 29.
pofterior. CLV. f. 8. n. 30.
— — pterygopalatina. V. f. 10. n. 17.
— — fphenoidalis fuperior. IV. f. 1. n. 18. V. f. 10. n. 5.
inferior. IV. f. 1. n. 19. V. f. 10. n. 6.
Fontanella frontalis f. anterior. V. f. 19. n. 5. fetus I. f. 15. n. 10.
— — — maftoidea f. pofterior lat. I. f. 15. n. 12.
— — — occipitalis f. pofter. I. f. 15. n. 11.
— — — fphenoidalis f. anter. lat. I. f. 15. n. 13.
Foramen coecum. LVII. f. 22. n. 4.
— — — — off. front. IV. f. 5. n. 7. V. f. 2. n. 4.
— — — — medullae oblongat. CLV. f. 8. n. 31. CLVI. f. 3. n. 14. 21.
— — ethmoidale. V. f. 1. n. 12.
— — gangliorum fpinalium. CLIX. f. 1. n. 75. 75. 75.
— — incifivum max. fup. IV. f. 2. n. 18. f. 4. n. 8.
— — infraorbitale max. IV. f. 1. n. 28. f. 4. n. 6.
— — jugulare off. occip. IV. f. 5. n. 33.
— — — — off. temp. IV. f. 4. n. 31.

Fora-

Index.

Foramen magnum oss. occip. IV. f. 1. n. 41. f. 4. n. 45. f. 5. n. 32. V. f. 5. n. 16. f. 6. n. 19.
— — mammillare. III. n. 7. IV. f. 2. n. 9. f. 3. n. 22. f. 4. n. 35.
— — maxillare infer. IV. f. 2. n. 31.
— — medullae spinalis in atlante. VII. f. 19. n. 15. f. 21. n. 9.
— — — — — — in epistropheo. f. 24. n. 8. in vertebr. colli. f. 29. n. 10. f. 30. n. 8. f. 31. n. 13. in vertebr. dorsi f. 33. n. 10. in vertebr. lumb. f. 36. n. 12. in fetu VII. f. 22. n. 9. f. 23. n. 9.
— — mentale maxill. IV. f. 1. n. 48.
— — p. nervo acustico. LV. f. 11. n. 11. f. 12. n. 11. f. 12. n. 13.
— — oesophageum in diaphragmate. XXXV. f. 2. n. 30. f. 3. n. 17. f. 5. n. 10.
— — opticum oss. sphen. IV. f. 5. n. 11. V. f. 9. n. 9. f. 15. n. 18.
— — ovale s. obturatorium. III. n. 20. IX. f. 7. n. 30. f. 8. n. 26. in fetu f. 9. n. 18. f. 10. n. 7.
— — — — oss. sphenoid. IV. f. 4. n. 21. f. 5. n. 19. V. f. 9. n. 13. f. 10. n. 11. f. 15. n. 20.
— — parietale oss. bregm. III. n. 2. IV. f. 2. * ad n. 1. V. f. 3. n. 1. f. 4. n. 1.
— — pro emissario oss. occip. V. f. 5. n. 6.
— — — — — oss. front. V. f. 2. n. 3.
— — rotundum. IV. f. 5. n. 18. V. f. 9. n. 12. f. 10. n. 10.
— — spinosum. IV. f. 4. n. 22. f. 5. n. 20. V. f. 9. n. 14. f. 15. n. 21.
— — stylomastoideum. IV. f. 4. n. 30.
— — supraorbitale. IV. f. 1. n. 18. f. 3. n. 5. V. f. 15. n. 3. f. 16. n. 5. in fetu V. f. 19. n. 3.
— — venae cavae in diaphragmate. XXXV. f. 2. n. 18. f. 5. n. 9.
— — vertebrale. VII. f. 19. n. 14. f. 20. n. 14. f. 25. n. 4. f. 28. n. 14. f. 29. n. 8. f. 30. n. 8. f. 31. n. 8.

Foramina sacralia anteriora. VIII. f. 4. n. 38. IX. f. 1. n. 7 — 10. posteriora. VIII. f. 5. n. 36. IX. f. 2. n. 7.

Foraminula in palato stabili et molli. LXV. f. 6. n. 7.
Fornix cerebr. CLIII. f. 7. n. 11. 11. 11. f. 8. n. 8. 8. 9. 9. 10. 11. f. 9. n. 2. 3. 4. facies inferior. CLIV. f. 4. n. 1. 2. 2. f. 5. n. 1. 2. 2. f. 6. n. 1. 2. 2. f. 7. n. 1. 2. 2. CLV. f. 6. n. 22. 22. 23. 23.
— — vasculosus in papillis renum. LXXIV. f. 8. n. 13. f. 10. n. 2. 2. media pars. CLV. f. 6. n. 25. pars posterior. f. 7. n. 22. f. 9. n. 15. CLVI. f. 5. n. 5. 5. 5. 5. crura. CLIV. f. 9. n. 9. f. 10. n. 15. CLVI. f. 7. n. 7. 7. f. 8. n. 7. 7. CLVII. f. 3. n. 44. 45. f. 4. n. 10. f. 6. n. 14.
Fossa baseos septi lucidi. CLVI. f. 1. n. 26.
— — condyloidea. V. f. 5. n. 13.
— — ductus venosi. LXXII. f. 1. n. 9.
— — glandulae lacrym. V. f. 1. n. 13. f. 2. n. 9.
— — humeri anterior major. XI. f. 11. n. 21. in fetu f. 13. n. 13. anterior minor. XI. f. 11. n. 22. in fetu f. 13. n. 12.
— — infraspinata scap. XI. f. 5. n. 5. in fetu f. 8. n. 1.
— — jugularis. V. f. 8. n. 5.
— — maxillaris. IV. f. 1. n. 27. V. f. 1. n. 3.
— — medullae oblongatae. V. f. 6. n. 17.
— — nasalis. VI. f. 28. n. 1.
— — navicularis. LXXIX. f. 2. n. 15.
Fossae oss. occip. pro lobis cerebri, superiores. V. f. 6. n. 6.
— — — — — — — — inferiores. V. f. 6. n. 7.
— — ovalis in septo atriorum. CXVII. f. 1. n. 7. CLXXXII. f. 2. n. 6.
Fossa supraspinata scap. XI. f. 5. n. 4. f. 7. n. 10. in fetu f. 8. n. 2.
— — Sylvii. CLIV. f. 10. n. 1. 2. 3. f. 11. n. 2. 2. 2. CLV. f. 7. n. 3. 3. f. 9. n. 3. 3. CLVI. f. 1. n. 3.
— — vesiculae felleae. LXXII. f. 1. n. 10.
Fovea Tarini s. foramen coecum. CLV. f. 8. n. 11. CLVIII. f. 15. n. 7. f. 16. n. 4.
Foveolae pro glandul. Pacchioni V. f. 16. n. 3.
— — reticuli. LV. f. 5. n. 12.
Frenulum genit. mul. LXXIX. f. 2. n. 14.
— — — labii superioris. LXV. f. 3. n. 2.
— — — —— inferioris. LXV. f. 3. n. 4. f. 5. n. 2.
— — — linguae. LXV. f. 5. n. 6.
— — — penis. LXXV. f. 5. n. 3.
Frusta nervorum brachialium cum vasculis adeuntibus. CLXXXI. f. 5. 6.
— — nervorum brachial. acido nitri corrosa et a tunicis mundata. CLXXXI. f. 7. 8. 9.
Funes s. fibrae cord. CXIV. f. 2. n. 94. 111. 119. origines CXV. f. 1.
Funis magnus cord. CXIV. f. 2. n. 99 — 105.
Funiculi minores. CXIV. f. 2. n. 94 — 98.
Funiculus spermaticus. LXXV. f. 3. n. 1.
— — — umbilicalis. LXXXIX. f. 7. n. 9.
Fundus acetabuli. IX. f. 7. n. 25. f. 9. n. 16.

G.

Galea aponeurotica capitis XXVI. n. 3. XXVIII. n. 4. XXX. n. 4. XXXII. f. 1. n. 4. 5. f. 2. n. 1.
Ganglia nervorum.
— — coccygeum. CLXIX. f. 2. n. 153.
— — coeliaca dextra. CLXX. n. 164 — 174. sinistra CLXXI. n. 168 — 177. 181. 182. CLXXII. n. 32 — 37. anastomos. utriusque lateris. CLXXI. n. 200. cum renali ganglio. CLXXI. n. 230.
— — cardiacum CLXIV. f. 2. n. 117. parvum CLXV. f. 2. n. 257. f. 3. n. 39.
— — Wrisbergii s. molle pellucidum CLXVII. n. 203. 206. CLXVIII. f. 1. n. 73.
— — cervicale. CLXIII. f. 2. n. 44. f. 3. n. 54. CLXIV. f. 2. n. 105. CLXV. f. 1. n. 72. f. 2. n. 203. f. 3. n. 4 — 6. f. 4. n. 42. 43. f. 5. n. 26. 27. f. 6. n. 24. 25. magnum CLXIV. f. 2. n. 150. primum nervi sympathici CLXXVIII. n. 70. superius CLXVI. f. 1. n. 80. CLXVII. n. 142. CLXVII. n. 249. CLXVII. n. 280. medium CLXV. f. 5. n. 48. nervi sympathici dextri in filamenta solutum CLXXXI. f. 10. Scarpae med. CLXVII. n. 180. inferius CLXV. f. 1. n. 102. f. 2. n. 217. CLXVII. n. 180. CLXVIII. f. 1. n. 46. posterius inferius CLXV. f. 2. n. 250. f. 4. n. 44. f. 5. n. 69. f. 6. n. 106. imum Scarpae CLXVII. n. 189. CLXVIII. f. 1. n. 52.
— — cervicalium nervorum CLXIII. f. 2. n. 34. 46. f. 4. n. 16 — 21. f. 5. n. 11 — 14. gangliolum CLXVII. n. 148.
— — dorsal. CLXV. f. 2. n. 271. f. 6. n. 116.
— — lumbalia CLXIX. f. 1. n. 117 — 120. 132 — 135. 146. 148. 159. 185. CLXX. n. 49 — 51. 54. 56 — 58. 60. CLXXI. n. 113. 116. 118. CLXXIII. f. 1. n. 33 — 37. f. 2. n. 26 — 29. sinistr. CLXXI. n. 85 — 88.
— — lumbalia accessoria CLXIX. f. 1. n. 294. 295. CLXX. n. 127.
Ganglion maxillare CLXI. f. 1. n. 167 — 169.
— — minus inter plexus abdominales CLXXXI. f. 13.

I n d e x.

Ganglia nervorum: oesophageum CLXXI. n. 295. 351.
— — ophthalmicum s. ciliare. CLXII. f. 9. n. 35. f. 10. n. 24.
— — phrenicum CLXX. n. 180 — 182. 185. supremum. n. 205.
— — phrenico-hepaticum CLXX n. 186 — 188. CLXXI. n. 83. 84. CLXXII. n. 38. 39.
— — renalia dextr. CLXIX. f. 1. n. 247 — 250. CLXX. n. 88 — 91. sinistr. CLXX. n. 235. 237. 238. CLXXI. n. 215. 217 — 222. anastomos. utriusque lateris. CLXXI. n. 235 — 239.
— — sacralia. CLIX. f. 2. n. 11. 11. 12. 12. CLXIX. f. 1. n. 190. 192. f. 2. n. 67. 68. 95. 115. 119. 143. quintum impar CLXIX. f. 2. n. 146.
— — spermatica CLXIX. f. 1. n. 275. 276. CLXX. n. 107. 108. 247. 248. 253. CLXXI. n. 240. 241. anastom. cum renali CLXXI. n. 242.
— — spheno-palatinum CLXII. f. 2. n. 27.
— — spinale ischiadicum solutum in filamenta in facie anteriore CLXXXI. f. 12. in facie posteriore CLXXXI. f. 11.
— — spinalium nervorum. CLIX. f. 1. n. 39 — 68. foramina in gangliis. n. 75. 75. 75.
— — thoracica CLXV. f. 4. n. 100. f. 5. n. 80. CLXV. f. 6. n. 113. 114. CLXIX. f. 1. n. 94. 97. 98. 100. 101 — 104. 106. 107. 109. 110. CLXXI. n. 79 — 84. radices a nervo dorsali CLXXI. n. 101 — 105. 107. 108. 111.
— — trunci nervi trigemini CLXXXI. f. 16.
Ganglion. — — vitro auctum CLXXXI. f. 17.
— — — — ejusdem superficies CLXXXI. f. 18.
— — — — sectio ejusdem CLXXXI. f. 19.
Genitalia mul. externa LXXIX. f. 2. n. 1 — 16. f. 3. n. 1 — 15. virginea LXXX. f. 1. n. 1 — 10. f. 2. n. 1 — 10. puellae 14. annor. LXXIX. f. 3. n. 1 — 5. embryon. maturi LXXX. f. 3. n. 1 — 7.
Gingiva. XXXI. f. 15. n. 1. LXV. f. 5. n. 3.
Glabella. IV. f. 1. n. 6. f. 3. n. 4. V. f. 1. n. 3.
Glandula cartilag. arytaenoid. LXVI. f. 11. n. 9.
Glandulae bronchiales LXVI. f. 12. n. 6. f. 13. n. 2. LXVII. f. 2. n. 23.
— — — buccales LXV. f. 4. n. 5.
— — — Cowperi LXXV. f. 4. n. 16. 16. LXXVI. f. 5. n. 4.
— — — labiales LXV. f. 4. n. 4.
— — — lacrymales. LVI. f. 1. n. 4.
Glandulae lymphaticae.
— — — ad aortam CXXXVIII. f. 1. n. 30. in regione lumb. CXXXVII. f. 2. n. 79. 79. 79. ad latus externum CXXXVIII. f. 2. n. 73. 73. ad aortam in abdomin. f. 3. n. 25. 25. CXXXIX. n. 88. 88. 88. ad latus externum circa renem n. 89. 89. 90. 90. 90. inter aort. et venam cavam CXLII. f. 2. n. 42. CXLIII. n. 74. ad aort. et art. crural. CXLI. n. 61. 61. 61. ad latus exter. aortae CXLII. f. 2. n. 44. ad arter. mesent. infer. n. 47. supra aortam n. 48. ad latus externum n. 52. 52. in regione abdominis CXLIII. n. 73. ad aortam et subclaviam dextram CXLVIII. f. 1. n. 96. 96. gland. major ad aortam CXLVIII. f. 1. n. 98. ad aortam et subclaviam sinistrum n. 99. ad aortam et venam cavam circa divisionem CXXXVIII. f. 2. n. 64. 66. circa venam renalem sinistr. CXLII. f. 2. n. 93. infra hanc n. 94. 95. ad latus externum n. 96. paulo inferius n. 97. ad latus externum aortae CXLIII. n. 78. 78. 78. 78. 78. pone aort. et v. cav. in parte media CXLIII. n. 80. 80. 80. circa vert. dors. 12. n. 86. 86. circa 10. vert. n. 87. 87. inter aortam oesophag. et bronchum sinistr. CXLIV. f. 2. n. 42. 42. 42. 42.
Glandulae lymphaticae.
— — — aurem externam inter et parotidem circa proc. zygomat. CXLVIII. f. 1. n. 121.
— — — axillares CXLIII. n. 132. 132. 132. 132. CXLV. f. 2. n. 48. CXLVI. n. 76. 76. serrat. mag. CXLVII. f. 3. n. 82. 82. n. 85. 85. 85. 85. 85.
— — — juxta axillaria vasa CXLVIII. f. 1. n. 104. 104. 104. 104. 104. CXLIX. f. 4. n. 89. 89. 89.
— — — ad azygam ven. inter 10. et 11. vert. dors. CXLIII. n. 115. inter 4. et 5. vert. dors. n. 124.
— — — ad art. brachialem supra articulat. CXLVII. f. 3. n. 75.
— — — supra brachialem internum ad vasa sanguifera. CXLVII. f. 3. n. 74.
— — — ad brachialem plexum et scalen. medium CXLVI. n. 87.
— — — ad bronchum sinistrum CXLIV. f. 2. n. 40. 40. in parte inferior. bronch. dextri n. 44. circa vasa sanguif. superiora n. 45. 45. 45.
— — — ad carotidem et ven. jugul. ex cranio prodeunt. CXLVIII. f. 1. n. 117. inter ven. jugular. CXLIV. f. 2. n. 68. ad carotid. intern. et rect. capi. anter. major. CXLIX. f. 4. n. 82. 82. ad carot. extern. n. 83.
— — — inter cartilaginem thyreoideam et cricoideam. CXLVII. f. 3. n. 91. CXLVIII. f. 1. n. 129.
— — — cavae venae adsident. CXXXIX. n. 92. 92. CXL. n. 60. 60. CXLII. f. 2. n. 39. supra eam CXLIII. n. 74. pone eam in dext. lat. CXLIII. n. 79. 79. 79. 79. ad eam et ven. iliacam CXLI. n. 56. 56. ad superior. CXLVIII. f. 1. n. 82. circa foramen venae cavae in diaphragmate. CXLIV. f. 2. n. 37. 37.
— — — ad coli intest. vasa sanguifer. CXLI. n. 85. dext. n. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 97. sinistri n. 81. 81. 81. 83. 84. transversi partis sinistrae n. 89. 89. 89. 89. 89. mediae n. 92. 92. 92. 92. dextrae n. 93. 93. 93. ad extremum coli n. 79. 79. 79. ad arcum vasorum sanguif. in flexura iliaca CXLI. n. 86. 86. 86.
— — — colli superiores CXLIX. f. 4. n. 85. 85. mediae f. 4. n. 87. 87. 87. inferiores CXLIV. f. 2. n. 72. CXLVII. f. 3. n. 99. 99. 99. CXLIX. f. 4. n. 88. 88. 88. 88. una ex inferioribus. CXLVIII. f. 1. n. 125. in inferiori parte. CXLIII. n. 135.
— — — inter costam. 1. 2. 3. 4. 5. CXLVIII. f. 2. n. 33 — 37. ad cost. 2. et sternum. n. 27. inter cartilagines costarum 1. 2. 3. 4. 5. 6. CXLVIII. f. 2. n. 19 — 23. 26. 27. inter 7. 8. f. 1. n. 89.
— — — ad cristam ossis ilium CXXXIX. n. 63. CXL. n. 50. ad iliacum internum CXLIII. n. 65. 65. juxta spinam arterior. superi. n. 66. 66.
— — — cruralis arter. later. extern. CXXXVII. f. 2. n. 70. alia n. 72. inter psoam n. 75. CXXXVIII. f. 2. n. 23. CXXXIX. n. 65. 65. CXLI. n. 55. inter art. iliacam n. 76. ad lat. extern. prope pelv. CXXXVIII. f. 1. n. 21. ad originem crur. art. n. 27. inter eam et iliac. intern. f. 2. n. 45. 45. pone ligament. Fallopii CXXXIX. n. 55. 55. 15. 15. 56. CXL. n. 48. CXLI. n. 56. inter hypogast. arter. CXLI. n. 52.
— — — ad cruralem venam. CXXXVII. f. 2. n. 63. alia. n. 65. lateri externo n. 69. CXXXVIII. f. 2. n. 43. 60. CXLI. n. 51. 51. 51.
— — — ad cucullarem et splenium capitis circa insertionem CXLVIII. f. 1. n. 109.

Glan-

I n d e x.

Glandulae lymphaticae.

— — — ad curvaturam ventriculi fecundam majorem. CXLI. n. 78. 78. 78. 78. minorem CXLII. f. 2. n. 58.

— — — inter deltoideum et pectoralem majorem in fpatio triangulari CXLVI. n. 78.

— — — ad diaphragma CXLVIII. f. 2. n. 17. fuper. et inferius in latere dextro n. 32. 32. ad crura CXL. n. 87. 95. ad crus finiftrum CXLII. f. 2. n. 50. alia infra priorem n. 51. 51. pone pancreas CXLII. f. 2. n. 53. 54. 54. ad crus intern. finiftr. n. 60. ad crur. diaphragm. et ven. cavam f. 2. n. 90. 90. ad crura finiftra n. 91. 91. 91.

— — — ad digaftrici ventrem anteriorem CXLVI. n. 114. 114. inter ventrem anter. digaftric. dextr. et finiftri n. 116.

— — — ad ductus thoracici principium. CXXXIX. n. 101. fupra 5. vertebr. dorfi CXLIII. n. 118. ad trunc. majorem ante duct. thorac. n. 81.

— — — ad epigaftrica vafa CXL. n. 47.

— — — femoris CXXXVI. f. 3. n. 41. pone vafa fanguifera n. 42. raro occurrens f. 4. n. 24. fex conglobatae. CXXXIII. n. 59. 39. 39. 39.

— — — circa flexuram cubiti. CXLV. f. 2. n. 47. 47.

— — — gluteorum mufc. CXXXVI. f. 1. n. 89.

— — — ad gluteam arteriam CXXXVII. f. 1. n. 90.

— — — ad haemorrhoidaria vafa fanguifera CXLI. n. 80. v. haemor. inter. n. 82.

— — — infra humeri longitud. ad vafa fanguifera CXLVII. f. 3. n. 76, 76.

— — — hyothyreoideum mufc. CXLVIII. f. 1. n. 128.

— — — hypogaftricae venae adfid. CXXXVII. f. 2. n. 58. CXXXIX. n. 80. 80.

— — — ad ileocolica vafa CXLI. n. 98.

— — — ilei (tunicae nerveae) LXX. f. 11.

— — — ad iliacae arteriae divifionem CXXXIX. n. 66. inter iliacum et pfoam n. 67. 67. n. 73. 73. 73. ad v. iliacam n. 74. 74. 74. CXL. n. 56. ad latus externum CXL. n. 57.

— — — ad iliacum internum CXXXVIII. f. 2. n. 42. XL. n. 45. 51. 51. ad originem CXLIII. n. 68. 68.

— — — ad iliacam venam CXXXVIII. f. 2. n. 61. 63. ad finiftram n. 70. dextr. CXL. n. 59. 59. fupra finiftr. et vertebram lumborum 5. CXLIII. n. 77. 77. 77. ad vafa iliaca CXXXVII. f. 2. n. 80. 80. 80.

— — — inguinales CXXXV. f. 2. n. 37. 37. 37. 37. fuperficiales CXXXVI. f. 4. n. 27. profundae n. 28. 28. 28. 28. majores CXXXIX. n. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. fupremae CXL. n. 43. 43.

— — — in intercoftalibus fpatiis CXLIII. n. 99. circa capitula coftarum n. 103. 103. 103.

— — — inteftinales. LXXI. f. 2.

— — — iugularis venae CXLVIII. f. 1. n. 118. 118. ad latus internum n. 132. in bifurcatione n. 131. ad latus ext. jug. extern. CXLVI. n. 89. ad jugul. inter. CXLVIII. f. 1. n. 130. CXLIX. f. 4. n. 86. ad lat. extern. jugul. intern. et fcalen. CXLVII. f. 3. n. 98. in divifione CXLVI. n. 107.

— — — in jugulo CXLVI. n. 119.

— — — ad ischiadica vafa CXXXVII. f. 1. n. 86. ad ductum eorum n. 87.

— — — labiales LXV. f. 4. n. 4.

— — — levatoris fcapulae CXLVIII. f. 1. n. 107. 107. n. 111. 111. in inferiore colli regione CXLVI. n. 79.

— — — lieni adcumb. CXL. n. 88. 88.

— — — ad lienalia vafa CXL. n. 89. 89. 89. ven. lienal. adcumb. CXLI. n. 76.

Glandulae lymphaticae.

— — — fub ligamento Fallopii CXXXVIII. f. 2. n. 44. pone CXXXIX. n. 51. 51.

— — — ad ligamentum hepatis CXLIII. n. 116. 116. 116.

— — — ad ligamentum pelvis anticum fuperius in pinguedine CXLII. n. 69. 69.

— — — circa lineam albam ad 2. infcript. tendin. recti abdomin. CXLVI. n. 63.

— — — juxta lingualia vafa fanguifera CXLIX. f. 4. n. 84. 84.

— — — lobulo Spigelii inhaerens CXLII. f. 2. n. 85. infra lobulum n. 87.

— — — longo colli adcumb. ad originem CXLIV. f. 2. n. 67.

— — — juxta mammaria vafa fanguifera. CXLVIII. f. 1. n. 90. 90. 90.

— — — ad mammillarem proceffum CXLVIII. f. 1. n. 115. 115. 115.

— — — maxillae infer. ad angulum adfid. CXLVIII. f. 1. n. 116. 126. 126. 126. ad latus externum ven. facialis CXLVI. n. 106. inter ventrem digaftrici n. 112.

— — — in mediaftini cavo anteriore et inferiore gland. major CXLVIII. f. 1. n. 78. gland. minores n. 79. 79. ad pericardium n. 80. in cavo n. 87.

— — — mefentericae CXXXVIII. f. 3.

— — — ad mefentericam venam majorem CXLI. n. 91.

— — — obturatori interno adcumb. CXXXVIII. f. 2. n. 53.

— — — occipitalis parti pofticae CXLVI. n. 82.

— — — oefophago adpofitae. CXLIV. f. 2. n. 38. 38. 64. et broncho n. 40. 40.

— — — pone pancreas CXLII. f. 2. n. 88. 89.

— — — inter parotidem et aurem CXLVI. n. 100.

— — — circa pectoralem majorem et partem fuperiorem obliqui externi CXLVI. n. 56. ad vafa fanguifera CXLVII. f. 3. n. 79. 79. 79.

— — — pelvis lat. finiftri. CXLIII. n. 63. ex parte inferiore CXXXVII. f. 2. n. 77. 77. 77. ad utrumque latus. CXL. n. 53. 53. 53.

— — — peritonei CXXXIX. n. 60. 60.

— — — piriformi adcumb. CXXXVIII. f. 2. n. 56.

— — — plantari mufc. adcumb. CXXXVII. f. 1. n. 66.

— — — poplitis in pinguedine CXXXVI. f. 1. n. 24. profundior n. 27. fuperficial. CXXXVII. f. 1. n. 62.

— — — popliteae arteriae in latere inferior. CXXXVII. f. 1. n. 83.

— — — popliteae venae fuprema CXXXVII. f. 1. n. 64. 65. ad originem gaftronemii interni n. 78.

— — — inter pfoam et vafa fanguifer. CXXXVII. f. 1. n. 24. 24. pone pfoam CXLIII. n. 71.

— — — os. pubis CXXXVII. f. 2. n. 47.

— — — pulmoni ad marg. obtuf. CXLIV. f. 2. n. 39. 39. 39. marg. pofter. n. 41. 41. 41. lobi dextr. marg. obtuf. n. 43.

— — — fupra quadratum lumborum CXLIII. n. 72.

— — — radialis venae internae in antibrachio CXLVII. f. 2. n. 28.

— — — recti inteft. princ. CXLI. n. 79. 79. 79.

— — — renalib. arteriis CXL. n. 58. 58. 58. art. et venae n. 85.

— — — ad facrum os. CXXXVII. f. 1. n. 26. fupra CXL. n 54. 54. inter vert. lumb. ultim. CXXXVIII. f. 2. n. 68.

— — — ad fcalenum anter. CXLIII. n. 133. ad fcal. medium CXLVI. n. 90. CXLVIII. f. 1. n. 119.

— — — circa fcapulam. CXLIII. n. 139.

Glan-

I n d e x.

Glandula lymphaticae ad ſemimembranoſi inſertionem. CXXXVII. f. 1. n. 69.
— — — ſerrato magno. CXLVII. f. 3. n. 81. 81. 81.
— — — ſplenio capit. et lev. ſcap. CXLVII. f. 3. n. 97. 97. 97. 97.
— — — ad ſternocleidomaſtoidei originem CXLVIII. f. 2. n. 29.
— — — ſubclaviae art. ſiniſtr. CXLIV. f. 2. n. 73. ad latus exter. CXLVIII. f. 1. n. 101.
— — — ſubclaviae venae dextr. CXLVIII. n. 83.
— — — ſubſcapularis arteriae CXLVII. f. 3. n. 84. 84. 84.
— — — tibialis art. CXXXIV. f. 1. n. 35.
— — — tracheae CXLVII. f. 3. n. 90. CXLIX. f. 4. n. 92. ad eius diviſionem CXLIV. f. 2. n. 47. 47. ad latus dextr. n. 65. ad part. anter. n. 66. 66.
— — — ulnari venae extern. lateri adſid. CXLVI. n. 89.
— — — umbilicalis arter. CXXXVIII. f. 2. n. 48.
— — — ad venam portarum CLXXII. f. 1. n. 18.
— — — ad vertebras dorſi octav. CXXXVIII. f. 3. n. 29. ſeptim. CXLIII. n. 106. inter 7. et 8. n. 107. ſupra quartam n. 126. ſupra quintam n. 127. ſupra 11. n. 88. 88.
— — — ad vertebram lumborum quintam CXXXVII. f. 2. n. 78. 78. quartam et quintam CXXXVIII. f. 1. n. 28. quartam n. 29. 29. ad quintam et os ſacrum CXXXIX. n. 79. 79. 79. ſupra vertebr. n. 93. 93. 93.
— — — veſiculae felleae colli. CXLII. f. 2. n. 77.
— — — ad zygomaticum proceſſum. CXLVI. n. 98.
Glandula maxillaris LXV. f. 1. n. 27. f. 2. n. 42. LXVIII. f. 1. n. 25.
Glandulae Meibomianae LVI. f. 5. n. 1. f. 6. n. 4. 4. 5. 5.
— — — oeſophagi muciparae LXVIII. f. 3. n. 3.
Glandula pinealis CLIV. f. 9. n. 7. f. 10. n. 6. f. 11. n. 14. 15. 15. CLV. f. 1. n. 7. f. 6. n. 19. CLVII. f. 1. n. 19.
— — — pituitaria CLV. f. 6. n. 9. 9.
Glandulae ſebaceae coronae penis LXXV. f. 5. n. 8.
Glandula ſublingualis LXV. f. 2. n. 43. 46. f. 5. n. 7. f. 7. n. 2.
— — — thymus LVIII. f. 1. n. 12. locus ubi fuit LXII. f. 1. n. 12.
— — — thyreoidea LVIII. f. 11. LXII. f. 1. n. 6. 6. LXIV. f. 2. n. 19. LXVI. f. 1. n. 9—11. LXVIII. f. 1. n. 24.
Glans. LXXV. f. 4. n. 20. 20. f. 5. n. 4—8. ſine epidermid. LII. f. 14. n. 2. 3. apex LXXV. f. 5. n. 5.
Glottis cum ligam. LXV. f. 8. n. 13.
rima XXXI. f. 10. n. 22.
Granula oſſea in cornu os. hyoid. VI. f. 31. n. 2.
Gubernaculum teſtic. LXXVIII. f. 1. n. 9. f. 2. n. 18. f. 4. n. 11.
Gyri cerebri CLIII. f. 5. n. 5. 5. 5. 5.
— — inteſtinorum LXVIII. f. 10. n. 12.

H.

Hamulus conchae VI. f. 24. n. 2. f. 25. n. 2.
— — laminae ſpiralis. LV. f. 17. n. 9.
— — oſſis unguis VI. f. 18. n. 4.
— — pterygoideus IV. f. 4. n. 19.
Helix. LIV. f. 8. n. 1.
Hemisphaer. cerebr. horiz. diſſect. CLIII. f. 3.
— — — cerebelli CLV. f. 1. n. 20. 20. 20. 20. CLVI. f. 3. n. 7. 7. 7.
Hernia umbilic. embryo. XC. f. 6. n. 3.
Hepar. LVIII. f. 1. n. 20. LIX. f. 1. n. 26—29. LXII. f. 1. n. 20. 21. LXIV. f. 2. n. 35—37. LXIX. f. 4. n. 2. LXXII. f. 1. n. 1—6. f. 2. n. 1—3.
lobus dexter LVIII. f. 1. n. 19. LIX. f. 1. n. 26. LXII. f. 1. n. 20. f. 2. n. 19. LXXII. f. 1. n. 1.
— — ſiniſter LVIII. f. 1. n. 20. LIX. f. 1. n. 28. LXII. f. 1. n. 21. LXII. f. 2. n. 21. LXXII. f. 1. n. 3.
— — quadratus ſ. innominatus LIX. f. 1. n. 27. LXII. f. 2. n. 20. LXXII. f. 1. n. 2.
— — Spigelii ſ. parvus LIX. f. 1. n. 29. LXII. f. 2. n. 22. LXXII. f. 1. n. 4. papilla f. 2. n. 18.
margo acutus LXII. f. 2. n. 24. 24. 24.
— — obtuſus LXII. f. 2. n. 25. 25.
proceſſus caudatus LXIV. f. 2. n. 37.
ſuperficies concava LIX. f. 1. n. 26—29.
— — convexa LXII. f. 2. n. 33.
Hiatus acetabuli XXIII. f. 2. n. 10.
— — in dura meninge CLIII. f. 4.
— — foſſae ovalis in fetu quadrimeſtri CLXXXII. f. 3. n. 5.
— — — — — in puero ſeſquienni paullulum imminutus CLXXXII. f. 6. n. 4.
— — membranae obturatoriae XXI. f. 9. n. 42. XXII. f. 1. n. 33.
— — in ſynchondroſeos medio XXII. f. 4. n. 3.
— — Winslowii LIX. f. 1. n. 31. LXXIII. f. 8. n. 18.
Hilum lienale LXXI. f. 7. n. 5.
— — renale LXXIV. f. 1. et 2. n. 4. LXXIV. f. 8. n. 6. f. 13. n. 3. 3.
Humores oculi LVII. f. 3.
Hymen LXXIX. f. 2. n. 7. 8. rotundus LXXIX. f. 3. n. 4. perfect. falcatus LXXIX. f. 4. n. 5. cum columna carnea LXXIX. f. 5. n. 1. 2.
Hydatis in decidua. XC. f. 9. n. 4. f. 10. n. 4.

I.

Iejunum inteſt. LX. f. 1. n. 20. LXII. f. 1. n. 30. 30. 30. LXVIII. f. 8. n. 8. LXIX. f. 4. n. 10. inverſum LXX. f. 4. n. 1—7. vert. diſſect. LXXI. f. 5. n. 1—3.
Ileon. LIX. f. 1. n. 40. 41. LX. f. 1. n. 21. 22. LXII. f. 1. n. 31. 31. LXIX. f. 7. n. 1. f. 8. n. 1. 2. LXX. f. 6. n. 1—12. f. 7. n. 12. f. 9. n. 1. 2. f. 10. n. 1. 2. per longitudin. diſſect. f. 11. et 12. n. 1—5. LXXI. f. 1. n. 1—3. tunica interna LXXI. f. 3.
Inciſura criſtae oſſium ilium anterior IX. f. 7. n. 7. poſterior IX. f. 8. n. 7.
in fetu IX. f. 9. n. 8.
— — iſchiadica IX. f. 7. n. 16. f. 8. n. 20. in fetu f. 9. n. 13.
— — lunata IX. f. 8. n. 18.
— — mammillaris oſſ. temp. IV. f. 2. n. 8.
— — naſalis os. front. V. f. 1. n. 7. f. 15. n. 6.
— — perpendicularis cerebelli CLVII. f. 11. n. 13. f. 12. n. 4. f. 13. n. 7.
— — inter lobos pulmonum LXVII. f. 1. n. 4. 5. f. 2. n. 3.
Incus LIV. f. 14. n. 6. f. 21. auct. LIV. f. 20. n. 1—4. diſſectus f. 22. n. 1. 2.

Infun-

Index.

Infundibulum auris LV. f. 17. n. 8. 12.
— — — cerebri CLIV. f. 11. n. 12.
— — — renum majora LXXIV. f. 13. n. 10. 10. 11. 12. majus ſuperius LXXIV. f. 14. n. 2. maj. medium LXXIV. f. 14. n. 4. majus inferius LXXIV. f. 14. n. 6. minora ſuperiora LXXIV. f. 14. n. 1. 1. minora media LXXIV. f. 14. n. 3. 3. minora inferiora LXXIV. f. 14. n. 5. 5. 5. infund. minus LXXIV. f. 13. n. 7. 8. 9.
Inſertio muſc. rect. oculi LVI. f. 11. n. 1 — 4.
Inſulae medullares corporis ſtriati CLIV. f. 19. n. 18.
Integumenta cum pilis LIII. f. 11.
Interſtitium inter duram mening. et canal. medull. ſpinal. CLIX. f. 1. n. 5. 5. 5.
Involucrum medul. ſpinal. CLIX. f. 1. n. 4. 4. 4.
Iris oculi bovilli. LVI. f. 13. n. 4. 12. 13. 14. cum venis f. 20. cum nerv. ciliaribus f. 21.
Iſthmus ſ. valvula foraminis ovalis in fetu quadrimeſtri. CLXXXII. f. 3. n. 4.
in fetu ſexti menſis CLXXXII. f. 4. n. 4.
in puero ſesquienni CLXXXII. f. 6. n. 2. 2.
— — urethrae LXXV. f. 4. n. 15. 15.
Iter urethrae LXXVI. f. 5. n. 4 — 7.
Iuga cerebralia. V. f. 12. n. 1.

L.

Labia LXV. f. 4. n. 1 — 3. ſine epidermide. LII. f. 19. n. 1. 2.
— — pudendorum maiora. LXXIX. f. 1. n. 20. f. 2. n. 2.
— — — — — interna ſ. nymphae LXXIX. f. 2. n. 4. LXXXVIII. f. 2. n. 2.
— — uteri orificii anterius LXXX. f. 4. n. 6. LXXXIX f. 2. n. 21.
— — — — — poſterius LXXX. f. 4. n. 7. LXXXIX. f. 5. n. 7. f. 2. n. 22.
— — canalis naſalis. IV. f. 7. n. 5.
Labyrinthus, LV. f. 4. n. 1 — 5. f. 5. n. 1 — 18. f. 6. n. 4 — 18. auct. f. 8. n. 1 — 5. f. 10. n. 1 — 5. f. 11. f. 19. n. 4 — 8.
Lacertus ligamenti vertebr. colli. XVII. f. 2. n. 20. f. 3. n. 18. f. 4. n. 10.
— — — medius membran. arc. anter. atlant. XVI. f. 14. n. 8.
Lacunae mucoſae LXXIX. f. 2. n. 12. 13.
Lamina alba ſup. corn. amon. CLV. f. 9. n. 20. 20.
— — — gyrorum cerebelli. CLVIII. f. 11. n. 13. 13. 13. f. 12. n. 10. 10.
— — cribroſa os. ethmoid. IV. f. 5. n. 8. f. 6. n. 4. V. f. 11. n. 4.
— — fuſca ſcleroticae LVI. f. 10. n. 1 — 3.
— — perpendicularis oſ. ethmoid. IV. f. 1. n. 37. f. 3. * ad n. 2. V. f. 11. n. 7. f. 12. n. 1. f. 18. n. 5 — 8.
— — ſpiralis cochleae. LV. f. 11. n. 18. f. 12. n. 18.
Larynx LXVI. f. 10. n. 1 — 18.
Lens cryſtallina in capſula. LVII. f. 3. n. 4. f. 10. n. 1. 2. f. 11. f. 12. f. 13. cum arteria f. 21. oculi bovilli f. 14. lamina lentis bovillae. LVII. f. 16. ſectio f. 17.
Lien. LVIII. f. 7. n. 21. LIX. f. 1. n. 38. LXI. f. 1. n. 12. LXII. f. 1. n. 24. f. 2. n. 30. LXIII. f. 1. n. 32. f. 2. n. 16. LXIV. f. 2. n. 33. LXVIII. f. 8. n. 9. f. 10. n. 6. LXIX. f. 4. n. 11. LXXI. f. 7. n. 1 — 9. f. 8. n. 1 — 5. extremitates LXXI. f. 7. n. 1. 2. f. 8. n. 1. 2.
margo anterior crenatus LXXI. f. 7. n. 8. f. 8. n. 3.
margo poſterior LXXI. f. 7. n. 9. f. 8. n. 4.
Lien. ſuperficies concava LXXI. f. 7. n. 3. 4.
ſuperficies convexa LXXI. f. 8. n. 5.
Ligamentum acceſſorium dorſale membr. capſul. oſſ. metacarpi pollicis. XX. f. 6. n. 27.
— — — — — — laterale — — — — — — — — — XX. f. 3. n. 27. f. 4. n. 43. f. 6. n. 28.
— — — — — — volare — — — — — — — XX. f. 3. n. 26. f. 4. n. 42.
— — — alare majus. XXIV. f. 4. n. 10.
— — — — — minus XXIV. f. 4. n. 11.
Ligamenta annularia digitorum. XX. f. 2. n. 8.
— — — annulare oſſ. pubis (diſciſſam. XXI. f. 4. n. 3. f. 5. n. 2.) XXII. f. 1. n. 35. f. 2. n. 36.
— — — capitul. coſtarum. XVIII. f. 1. n. 16.
— — — — — oſſ. metacarpi. XX. f. 4. n. 44.
— — — carpi commune dorſale. XX. f. 1. n. 3.
— — — — — — volare. XX. f. 2. n. 3.
— — — — — proprium volare. XX. f. 3. n. 19.
— — — cartilaginum coſtarum coruſcantia. XVIII. f. 2. n. 15.
— — — cartilaginis xiphoideae. XVIII. f. 2. n. 17. f. 3. n. 15.
— — — caudae equinae. CLIX. f. 1. n. 6. 6. f. n. 10. 10.
— — — cervicis coſtarum externa (initium XVII. f. 8. n. 29.) XVIII. f. 1. n. 20.
— — — — — — — interna. XVII. f. 8. n. 28. XVIII. f. 1. n. 19.
— — — claviculae acromiale. XIX. f. 2. n. 6 f. 3. n. 12.
— — — — — — et cartilaginis coſtae primae. XVIII. f. 2. n. 14.
— — — coli majus. LXIX. f. 7. n. 6.
— — — — anterius. LX. n. 27. 27. 27.
— — — commune cruciatum. XXIII. f. 3. n. 10.
— — — — — — ſcapulae conoideum. XIX. f. 1. n. 8. f. 2. n. 8. f. 3. n. 10.
— — — — — — — — trapezoides. XIX. f. 2. n. 7. f. 3. n. 11.
— — — commune transverſale cartil. lunatarum. XXIV. f. 7. n. 11.
— — — coſtarum radiatim disjecta. XVIII. f. 2. n. 16.
— — — — — — transverſalia externa. XVII. f. 8. n. 27.
— — — crico-thyreoideum. XXXI. f. 16. n. 7. XXXIII. f. 4. n. 6. LXVI. f. 1. n. 3.
— — — cruciata digitorum. XX. f. 2. n. 10.
— — — crurum vertebrarum ſubflava. XVII. f. 5. n. 13. (rima n. 14.)
— — — cubitale oſſis lunati et triquetri. XX. f. 9. n. 16.
— — — — — — — navicularis et lunati. XX. f. 8. n. 8. f. 9. n. 15.
— — — cutaneum digiti medii. XXI. f. 3. n. 10.
— — — deltoideum. XXIV. f. 8. n. 16. XXV. f. 1. n. 18. f. 2. n. 11. f. 4. n. 18. f. 5. n. 22.
— — — denticulatum. CLIX. f. 2. n. 22. 23. 23. 23. 23.
— — — dorſale calcanei et oſ. navicularis. XXV. f. 1. n. 23.
— — — — — — — — cuboidei. XXV. f. 1. n. 24.
— — — — — oſ. cuboidei et cuneiformis tertii. XXV. f. 1. n. 29.
— — — — — cuneiformis ſecundi et primi. XXV. f. 1. n. 31. f. 2. n. 18.
— — — — — — — — tertii et ſecundi. XXV. f. 1. n. 30.
— — — — — — — — capitati et hamati. XX. f. 6. n. 25.
— — — — — — — — multanguli maj. et minoris. XX. f. 6. n. 25.

Liga-

I n d e x.

Ligamenta dorsale off. cuneiformis multanguli minoris et capitati. XX. f. 6. n. 24. f. 8. n. 9.
— — — — — — — — navicularis et cuboidei. XXV. f. 1. n. 25.
— — — — — — — — — — — cuneiformis primi. XXV. f. 1. n. 28. f. 2. n. 16.
— — — — — — — — — — — — secundi. XXV. f. 1. n. 27. f. 2. n. 15.
— — — — — — — — — — — — tertii. XXV. f. 1. n. 26.
— — — dorsalia baseos ossium metacarpi secundi et tertii. XX. f. 6. n. 35. tertii et quarti n. 36. quarti et quinti n. 37.
— — — — — — — — off. metatarsi 2. et 3. XXV. f. 1. n. 40. tertii et quarti n. 41. quarti et quinti n. 42.
— — — dorsale off. metatarsi secundi et cuneiformis primi, XXV. f. 1. n. 33. f. 2. n. 19.
— — — — — — — — — — — — — secundi. XXV. f. 1. n. 34. f. 2. n. 20.
— — — — — — — — — — — — tertii. XXV. f. 1. n. 35.
— — — — — — — — tertii et cuneiformis tertii. XXV. f. 1. n. 36.
— — — — — — — — — — — — — secundi. XXV. f. 1. in triangulo inter n. 35. 36. 40.
— — — *Fallopii*. XXII. f. 1. n. 39.
— — — fibulae medium perpendiculare. XXIV. f. 8. n. 14. XXV. f. 1. n. 19.
— — — — — et tali anterius. XXV. f. 1. n. 20.
— posterius. XXIV. f. 8. n. 13.
— — — genu cruciatum anticum. XXIV. f. 5. n. 16. f. 6. n. 14. f. 7. n. 7.
posticum. XXIV. f. 5. n. 17. f. 6. n. 13. f. 7. n. 8.
— — — glottidis. LXVI. f. 10. n. 14. 15.
— — — hepatis coronarium. LXXII. f. 2. n. 4.
— — — — — laterale. LXXII. f. 1. n. 5.
— — — — — suspensorium. LVIII. f. 1. n. 22. LXII. f. 1. n. 22. LXIX. f. 4. n. 4.
— — — — — teres. LVIII. f. 1. n. 23.
— — — hepatico-colicum. LXXIII. f. 8. n. 15.
— — — — — renale. LXXIII. f. 8. n. 16.
— — — interclaviculare. XVIII. f. 2. n. 12. f. 4. n. 6. f. 5. n. 6.
— — — intermusculare internum. XIX. f. 6. n. 5.
externum. XIX. f. 6. n. 6.
— — — — — — — ossis cuneiformis primi et secundi. XXV. f. 7. n. 18.
— — — intertransversalia vertebrarum. XVII. f. 8. n. 30. XVIII. f. 1. n. 17.
— — — laciniatum malleoli interni. XXIII. f. 3. n. 11.
— — — laterale genu externum breve. XXIV. f. 3. n. 13.
— — — — — — — — longum. XXIV. f. 2. n. 11.
— — — — — internum. XXIV. f. 1. n. 10.
— — — — — externum cubiti. XIX. f. 8. n. 8.
internum cubiti. XIX. f. 7. n. 10.
— — — — — maxillae inferioris. XVI. f. 13. n. 19.
— — — — — ossis cuneiformis tertii et metatarsi quarti. XXV. f. 4. n. 30. f. 5. n. 37.
— — — — — — navicularis et cuneiformis primi. XXV. f. 2. n. 17. f. 5. n. 29. f. 7. n. 16.
— — — — — transversum ossis capitati et hamati. XX. f. 8. n. 10.
— — — lateralia baseos off. metacarpi. XX. f. 6. n. 38 — 41.

Ligamenta: lateral. baseos off. metatarsi. XXV. f. 1. n. 43 — 45.
— — — — — dentis epistrophei. XVII. f. 3. n. 22. f. 4. n. 12.
— — — — — interossea externa ossis metatarsi tertii: incurvum. XXV. f. 6. n. 13. rectum n. 14. f. 7. n. 11. 12.
— — — — — — — — interna: rectum et incurvum. XXV. f. 6. n. 15. 16.
— — — — — — — — metatarsi secundi. XXV. f. 6. n. 17.
— — — — — phalangum digitorum. XXI. f. 1. n. 8 — 10.
— — — — — malleoli externi anticum inferius. XXV. f. 1. n. 17.
— — — — — — — — — — — superius. XXV. f. 1. n. 16.
— — — — — — — — — posticum inferius. XXIV. f. 8. n. 11.
— — — — — — — — — — — superius. XXIV. f. 8. n. 10.
— — — mucosum carpi. XIX. f. 11. n. 8. XX. f. 9. n. 14.
— — — mucosum genu. XXIV. f. 4. n. 8.
— — — mucosa membranae communis. XX. f. 10. n. 11. 12.
— — — nuchae. XVII. f. 7. n. 17.
— — — obliqua digitorum. XX. f. 2. n. 11.
— — — obliquum ossis navicularis et capitati. XX. f. 5. n. 28.
— — — orbiculare radii. XIX. f. 9. n. 11. (annul. access. f. 7. n. 11.) ab exterior. f. 10. n. 7.
— — — ossis capitati et hamati. XX. f. 5. n. 23.
— — — — — — — metacarpi quarti. XX. f. 6. n. 33.
— — — — — — — — — tertii. XX. f. 6. n. 32.
— — — — hamati et baseos metacarpi quinti. XX. f. 3. n. 24. f. 4. n. 36.
— — — — — — — metacarpi quarti. XX. f. 6. n. 34.
— — — — lunati et triquetri. XX. f. 5. n. 21.
— — — — metatarsi tertii et cuboidei. XXV. f. 1. n. 37.
— — — — — — — quarti et cuboidei. XXV. f. 1. n. 38.
— — — — — — — quinti et cuboidei. XXV. f. 1. n. 39.
— — — — multanguli majoris et metacarpi secundi. XX. f. 6. n. 29.
— — — — — — — minoris et capitati. XX. f. 5. n. 29.
— — — — — — — — — metacarpi secundi. XX. f. 6. n. 30.
— — — — — — — — — — tertii. XX. f. 6. n. 31.
— — — — pisiformis et hamati. XX. f. 3. n. 23. f. 4. n. 34. f. 5. n. 27.
— — — — triquetri et capitati. XX. f. 5. n. 22.
— — — ovariorum. LXXIX. f. 1. n. 13. 15.
— — — palmaria transversa. XX. f. 2. n. 5.
— — — palpebrale. XXXII. f. 3. n. 9.
— — — patellae (in fila dissolutum. XVI. f. 9. n. 2.) XXIV. f. 1. n. 11. f. 2. n. 9. f. 5. n. 10.
— — — pelvis anticum inferius. XXII. f. 1. n. 29. f. 2. n. 38.
— — — — — — — superius. XXII. f. 1. n. 28. f. 2. n. 37.
— — — penis suspensorium. LXXVI. f. 4. n. 5.
— — — plantare accessorium membranae caps. off. cuneiformis et metat. primi. XXV. f. 7. n. 15.

Liga-

Index.

Ligamenta: plantare baseos oss. metatarsi. XXV. f. 4. n. 34—36. f. 5. n. 39—41.

— — — — — longum calcanei et oss. cuboidei. XXV. f. 1. n. 46. f. 4. n. 20.

— — — — — obliquum calcanei et oss. cuboidei. XXV. f. 4. n. 21. f. 5. n. 27.

— — — — — ossis cuboidei et cuneiformis tertii. XXV. f. 4. n. 33. f. 5. n. 32. 33. rectum n. 34.

— — — — — ossis cuneiformis primi et metatarsi secundi et tertii. XXV. f. 4. n. 28. 29. f. 5. n. 36. f. 7. n. 13. 14.

— — — — — oss. cuneiformium primi secundi tertii. XXV. f. 6. n. 19. 20.

— — — — — oss. metatarsi commune. XXV. f. 4. n. 32.

— — — — — — navicularis et cuneiformis primi. XXV. f. 4. n. 25. (secundi n. 26.) f. 5. n. 30. (secundi n. 31.) f. 7. n. 17.

— — — — — planum calcanei et ossis navicularis. XXV. f. 4. n. 23. f. 5. n. 25.

— — — — — rhomboideum calcanei et os. cuboidei. XXV. f. 6. n. 12.

— — — — — teres calcanei et ossis navicularis. XXV. f. 4. n. 22. f. 5. n. 26.

— — — — — transversum oss. navicularis et cuboidei. XXV. f. 4. n. 24.

— — — popliteum. XXIV. f. 3. n. 11.

— — — posticum breve oss. ilium. XXII. f. 2. n. 41.

— — — — — longum. XXII. f. 2. n. 40.

— — — postica vaga ossis ilium. XXI. f. 8. n. 3. XXII. f. 2. n. 42.

— — — Poupartii vide ligam. Fallopii.

— — — profundum oss. multanguli majoris et metacarpi tertii. XX. f. 5. n. 30. f. 6. n. 13.

— — — — — — — — — — — — — et metacarpi secundum. XX. f. 7. n. 17.

— — — — — — — — — — minoris et metacarpi secundi. XX. f. 7. n. 15.

— — — proprium scapulae anterius. XIX. f. 1. n. 6. f. 2. n. 9. f. 3. n. 8. f. 5. n. 8.

— — — — — posterius. XIX. f. 1. n. 7. (duplex f. 2. n. 10.) f. 3. n. 9.

— — — rectum oss. pisiformis et metacarpi quinti. XX. f. 4. n. 35. XX. f. 5. n. 25. (lacertus n. 26.)

— — — rectum perpendiculare ossis metacarpi tertii. XX. f. 8. n. 11.

— — — sacro-coccygeum. XVII. f. 6. n. 20. XXI. f. 9. n. 40. anterius XXII. f. 1. n. 36.

— — — sacro-coccygeum posticum longum. XXII. f. 2. n. 45.

— — — — — — breve. XXII. f. 2. n. 46.

— — — spinosorum processuum vertebrarum. XVII. f. 7. n. 16. f. 8. n. 31. (definit XXII. f. 2. n. 43.)

— — — spinoso-sacrum. XXI. f. 9. n. 39. XXII. f. 2. n. 50.

— — — subcruentum carpi. XIX. f. 12. n. 10.

— — — sublime majus oss. metacarpi tertii. XX. f. 4. n. 31. (reclinatum) f. 7. n. 12.

— — — — — minus oss. metacarpi tert. XX. f. 4. n. 30.

— — — — — oss. metacarpi indicis. XX. f. 4. n. 32.

— — — superius tali et oss. navicularis. XXV. f. 1. n. 22.

— — — teres capitis femoris. XXIII. f. 1. n. 19.

— — — thyreo-epiglotticum. LXVI. f. 10. n. 13.

— — — thyreo-hyoideum. XXXI. f. 7. n. 6.

medium. LXVI. f. 2. n. 5.

Ligamenta: thyreo-hyoideum laterale. LXVI. f. 3. n. 7.

— — — transversale atlantis. XVII. f. 3. n. 19—21. f. 4. n. 11.

— — — — — — ossis metatarsi quinti. XXV. f. 4. n. 31.

— — — — — — — sesamoideorum. XXV. f. 8. n. 5. 6.

— — — transversum oss. hamati et metacarpi tertii. XX. f. 5. n. 24.

— — — triangulare inter multangulum majus et capitatum. XX. f. 4. n. 29.

— — — tubae Fallopii. LXXXVII. f. 5. n. 2.

— — — tuberoso-sacrum. XXI. f. 9. n. 37. 38. XXII. f. 2. n. 48. 49.

— — — uteri lata. LXXIX. f. 1. n. 18. LXXXVIII. f. 5. n. 1. rotunda. LXXIX. f. 1. n. 19. LXXXVII. f. 3. n. 3. LXXXVIII. f. 5. n. 2.

— — — vaga postica oss. ilium. XXI. f. 8. n. 3. XXII. f. 2. n. 42.

— — — vaginalia digitorum. XX. f. 2. n. 9.

— — — volare baseos metacarpi dig. annularis et medii. XX. f. 3. n. 29. f. 4. n. 40. f. 5. n. 35.

— — — — — — — — — auricularis et annularis. XX. f. 3. n. 30. f. 4. n. 39. f. 5. n. 36.

— — — — — — — — — — — et medii. XX. f. 4. n. 38.

— — — — — — — — — indicis et medii. XX. f. 3. n. 28. f. 4. n. 41. f. 5. n. 34. f. 7. n. 14.

Linea alba. XXXIV. f. 2. n. 27. f. 4. n. 15. f. 8. n. 28.

— — alba semicircularis ad thal. opt. CLIV. f. 9. n. 15.

— — aspera oss. sphenoid. V. f. 10. n. 8.

— — eminens arcuata ossis ilium. IX. f. 8. n. 1.

— — eminens transversa oss. palat. super. IV. f. 7. n. 10. infer. n. 11.

— — eminens transversa labii super. IV. f. 7. n. 6.

— — innominata. IX. f. 8. n. 2.

— — longitudinales s. chordae cerebr. CLIII. f. 6. n. 8. 8. 8. 8.

— — obliqua maxill. infer. ext. IV. f. 1. n. 51. f. 3. n. 45. intern. f. 2. n. 32.

— — palati. LXV. f. 6. n. 6. f. 7. n. 21.

— — semicircularis oss. bregm. IV. f. 2. * ad n. 1. f. 3. n. 2.

— — — — — — frontis. IV. f. 1. n. 12. f. 3. n. 9. V. f. 1. n. 10.

— — — — — — ilii. IX. f. 7. n. 4. f. 8. n. 9.

— — — — — — occip. super. IV. f. 2. n. 13. f. 3. n. 17. f. 4. n. 40. V. f. 5. n. 3.

infer. IV. f. 2. n. 14. f. 4. n. 41. V. f. 5. n. 4.

Lingua, fac. infer. LXV. f. 5. n. 4. f. 8. n. 10.

bovilla LVII. f. 28. n. 1. pars coctae LVII. f. 28. n. 1—3.

Linguae epidermis cum vaginulis. LVII. f. 28. n. 3.

Lobi cerebri anteriores. CLIV. f. 8. n. 2. 2. CLV. f. 7. n. 1. 1. 1. 1. f. 9. n. 1. 1. CLVI. f. 1. n. 1. 1. 1. CLVII. f. 1. n. 1. 1. 1.

posteriores. CLIV. f. 8. n. 3. 3. CLV. f. 7. n. 2. 2. 2. f. 9. n. 2. 2. 2. CLVI. f. 1. n. 2. 2. 2. CLVII. f. 1. n. 2. 2. 2.

— — hepatis dexter. LVIII. f. 1. n. 19. LIX. f. 1. n. 26. LXII. f. 1. n. 20. f. 2. n. 19. LXXII. f. 1. n. 1.

sinister. LVIII. f. 1. n. 20. LIX. f. 1. n. 28. LXII. f. 1. n. 21. f. 2. n. 21. LXXII. f. 1. n. 3.

quadratus s. innominatus. LIX. f. 1. n. 27. LXII. f. 2. n. 20. LXXII. f. 1. n. 2.

Spigelii s. parvus. LIX. f. 1. n. 29. LXII. f. 2. n. 22. LXXII. f. 1. n. 4. papilla f. 2. n. 18.

Index.

Lobulus cerebelli ſuperior internus. CLV. f. 8. n. 33. CLVII. f. 11. n. 11. 11.
externus. CLV. f. 8. n. 34. CLVII. f. 11. n. 12. 12.
— — medullae oblongatae. CLVI. f. 3. n. 8.
— — nervi vagi. CLVI. f. 3. n. 9. CLVII. f. 13. n. 4. 4.
Lyra ſ. corpus pſalloides ſ. pſalterium. CLIII. f. 9. n. 5. CLIV. f. 4. n. 3. 3. 3. f. 6. n. 3. 3. 3. f. 7. n. 3. 3. 3. CLVI. f. 7. n. 8.

M.

Macula cribroſa ſ. foraminulenta. LV. f. 5. et 6. n. 18. f. 11. n. 12. 22. f. 12. n. 12. 22.
— — flava retinae. LVII. f. 4. n. 2. f. 5. n. 2.
— — fuſcae in ovo. LXXXIX. f. 3.
— — rubicunda thal. optic. CLVII. f. 3. n. 37. f. 4. n. 17. 17.
Malleolus internus. II. n. 73. III. n. 73.
externus. II. n. 76. III. n. 76.
Malleus. LIV. f. 14. n. 4. 5. 6. f. 17. n. 1—8. f. 18. f. 19. n. 1. 2. LV. f. 1. n. 2—5.
Mamma. LXXX. f. 7. n. 1—13. f. 8. n. 1—4. ſine epider. et reticulo. LII. f. 15. papilla. LXXX. f. 7. n. 13. f. 9. n. 1. areola papillae. LXXX. f. 9. n. 2.
Manubrium ſterni. X. f. 1. et 2. n. 1.
Margo alae veſpertilion. infer. LXXIX. f. 1. n. 17.
— — alveolaris maxill. infer. IV. f. 1. n. 53.
— — hepatis acutus. LXII. f. 2. n. 24. 24. 24.
obtuſus. LXII. f. 2. n. 25. 25.
— — lambdoideus oſ. occip. V. f. 5. n. 7. f. 6. n. 8.
— — mamillaris oſ. occip. V. f. 5. n. 8. f. 6. n. 9.
— — oſſis bregmatis. V. f. 3. n. 3—6. f. 4. n. 3—6.
Maſſa adipoſo-glanduloſa acetabuli. LI. f. 3. n. 2. f. 5. n. 6. fimbriae f. 3. n. 3. f. 4.
— — — — — — ligamenti teretis cap. femor. XXIII. f. 1. n. 20.
— — — — — — patellae. LI. f. 7. n. 2.
— — — — — — tendinis achillis. LI. f. 11. n. 1. 2. f. 12. n. 1. 2. fimbriae n. 3.
Maſſa ligamentoſa inter os naviculare et cuboideum. XXV. f. 5. n. 28.
Maxilla ſuperior. II. n. 10.
inferior. IV. f. 1. n. 45. f. 2. n. 27. a latere. f. 3. n. 42. III. n. 11. fetus I. f. 15. n. 17.
Meatus auditorius externus et oſſeus. II. n. 5. IV. f. 3. n. 23. f. 4. n. 28. V. f. 7. n. 5. LIV. f. 15. n. 1. fetus I. f. 15. n. 7.
internus. IV. f. 5. n. 34. V. f. 8. n. 8. LIV. f. 15. n. 7.
cartilagineus. LIV. f. 8. n. 7. f. 10. n. 2.
Medulla oblongata. CLV. f. 8. n. 17. CLVII. f. 1. n. 29. CLVIII. f. 3. n. 2. f. 5—9. n. 1. f. 11. n. 1. f. 12. n. 2. f. 17. n. 1. ſectio vertic. CLVIII. f. 19.
Medulla ſpinalis. CLIX. f. 1. n. 8. f. 2. n. 8. 8. 8. 9. f. 3. n. 1—4.
Membrana acceſſoria pelvis. XXII. f. 1. n. 30. f. 2. n. 39.
— — — arcus anterioris atlantis. XVI. f. 14. n. 7. lacertus medius n. 8.
poſterioris. XVII. f. 1. n. 12.
— — — capſularis articuli carpi diſciſſa. XIX. f. 11. n. 7. XX. f. 9. n. 10.
— — — — — capituli fibulae. XXIV. f. 3. n. 14.
— — — — — cartilaginum coſtarum. XVIII. f. 2. n. 16.
Membrana capſularis cubiti. XIX. f. 7. n. 8. f. 8. n. 7.
— — — — — extremitatis ſcapularis claviculae. XVIII. f. 6. n. 2.
— — — — — — — — ſternalis. XVIII. f. 2. n. 13. f. 4. n. 4.
— — — — — femoris diſciſſa. XXIII. f. 1. n. 13.
— — — — — genu XXIV. f. 1. n. 9. f. 2. n. 10. f. 3. n. 12. diſciſſa XVI. f. 1. n. 8.
— — — — — humeri. XIX. f. 1. n. 9.
— — — — — juncturae occipitis cum atlante. XVII. f. 1. n. 13. f. 7. n. 14.
— — — — — maxillae inferioris. XVI. f. 13. n. 18. diſciſſa n. 1. f. 14.
— — — — — oſſis cuneiformis et metatarſi primi. XXV. f. 1. n. 32. f. 2. n. 21. f. 4. n. 27. f. 5. n. 35.
— — — — — — metacarpi pollicis. XX. f. 5. n. 33.
— — — — — — — — — quinti. XX. f. 3. n. 25. f. 4. n. 37. f. 6. n. 26.
— — — — — — phalangum digitorum manus. XX. f. 4. n. 45. XXI. f. 1. n. 5—7.
— — — — — proceſſuum obliquorum. XVII. f. 7. n. 15.
— — — — — ſacciformis (carpi) XIX. f. 11. n. 9. XX. f. 9. n. 3. diſciſſa XIX. f. 12. n. 8.
— — — canalis ſpinalis. XXII. f. 2. n. 44.
— — — decidua uteri cum foramine. LXXXVIII. f. 5. n. 12. XC. f. 1. n. 1. facies interna cribriformis. n. 3. pars inferior f. 1. n. 6. f. 2. n. 4. f. 3. n. 2. facies externa f. 3. n. 3. f. 4. n. 3. f. 7. n. 1—3. f. 8. n. 1. 2. 3. 7. maculae fuſcae in ovo. LXXXIX. f. 3. microſcopio aucta LXXXVII. f. 9. perſciſſa LXXXVIII. f. 3. n. 12. ſectio XC. f. 2. n. 23. reflexio in membr. ovi externam. XC. f. 1. n. 5. f. 2. n. 6. f. 4. n. 6. vaſa nutrientia. LXXXVIII. f. 1. n. 9.
— — — externa ovi LXXXVIII. f. 3. n. 13.
— — — glottidis. XXXI. f. 16. n. 10.
— — — humoris aquei ſ. interna corneae. LVI. f. 12. n. 3.
— — — interoſſea cubiti XIX. f. 7. n. 12. f. 8. n. 9. f. 9. n. 12. f. 10. n. 8. XX. f. 4. n. 3.
— — — — — cruris XXIV. f. 2. n. 4. f. 3. n. 4. f. 5. n. 18. f. 8. n. 9. XXV. f. 5. n. 20.
— — — laryngis interna. XXXI. f. 5. n. 13.
— — — ligamentoſa ſcap. et clav. XIX. f. 5. n. 9.
— — — — — — tendiuum communis. XX. f. 2. n. 12. XXI. f. 2. n. 8.
— — — ligamentoſ. vertebrarum et oſſ. ſacri. XXII. f. 2. n. 47.
— — — mucoſa in membr. tymp. fetus LIV. f. 11. n. 3.
— — — muſculoſa inter annulos tracheae. LXVI. f. 1. n. 8.
— — — muſculoſo-glanduloſa tracheae. LXVI. f. 3. n. 12.
— — — obturatoria. XXI. f. 9. n. 41. XXII. f. 1. n. 32. f. 2. n. 35.
— — — ovi externa ſ. decidua reflexa LXXXVIII. f. 1. n. 5. 6. XC. f. 1. n. 4. f. 3. n. 4. f. 4. n. 4. 5. f. 8. n. 6.
— — — — in utero (membranae) LXXXV. f. 1. n. 13. in pariete intimo poſtico. LXXXV. f. 2. (perſciſſa. LXXXVIII. f. 5. n. 10. ſectio alia XC. f. 2. n. 5.)
— — — pharyngis nuda. XXI. f. 4. n. 1.
— — — pupillaris. LVII. f. 18. in fetu ſuperficies poſterior. f. 19.
— — — Schneideriana ſ. pituitaria. LIV. f. 6. et 7.
— — — ſemilunaris. LVI. f. 3. n. 6. f. 5. n. 2.
— — — ſterni interna. XVIII. f. 3. n. 17.
— — — tympani LIV. f. 11. n. 1. ab anterior. f. 12. n. 2. ſuperfic. interior. LIV. f. 14. n. 1—3. f. 15. n. 2. f. 16.

Mem-

I n d e x.

Membrana tympani ſecundaria. LV. f. 13. n. 1. 2. f. 14. n. 1—4.

— — — vaginae externa. LXXIX. f. 6. n. 5. interna LXXIX. f. 6. n. 4.

Membranacea pars galeae aponeuroticae. XXVIII. n. 5. XXX. n. 5.

Membranula inter crura ſtapedis. LIV. f. 23. n. 5.

Meninx dura. CLIII. f. 1. n. 1—4. f. 2. n. 1—4. f. 3. et 4. n. 1—4. CLIV. f. 1. n. 1—4. prope ſinum longitudinalem f. 2. n. 1—4.

Meſenterium. LXIII. f. 1. n. 38. LXVIII. f. 8. n. 13. LXIX. f. 2. n. 1—5. f. 4. n. 12.

Meſocolon dextrum. LX. f. 1. n. 28.

ſiniſtrum. LX. f. 1. n. 30.

transverſum. LX. f. 1. n. 29. 29. LXIII. f. 1. n. 29.

ſine pinguedine. LX. f. 1. n. 31. 31. 31. LXIX. f. 3. n. 1—15.

Mons veneris. XXIX. f. 2. n. 1.

Muſculus abductor digiti minimi manus. XXVI. n. 104. XLI. f. 11. n. 4—7.

— — — — — — — — pedis, a poſter. XXVIII. n. 123. a latere XXX. n. 138. 139. XXXI. f. 18. n. 13.

— — — — — indicis, ab anter. XXVI. n. 107. a latere XXX. n. 91. XLI. f. 13. n. 5—8. LI. f. 14. n. 34.

— — — — — pollicis manus. XXVII. n. 66.

— — — — — — — brevis. XXVI. n. 101. XXX. n. 88. XLI. f. 16. n. 8. 9. alter XLI. f. 17. n. 8. 9.

— — — — — — — longus. XXV. n. 81. XXVIII. n. 70. XXX. n. 82. 83. XLI. f. 18. n. 3—7. f. 19. n. 8—12.

— — — — — — — pedis. XXVI. ab ant. n. 145. XXX. n. 148. XXXI. f. 18. n. 4. 5. f. 20. n. 30. XLVI. f. 12. n. 1—3. f. 13. n. 10—13.

— — — accelerator urinae. XXXIII. f. 40. n. 3. 4.

— — — adductor femoris brevis. XXVII. n. 81. XLIII. f. 1. n. 7. 8. f. 2. n. 4—7.

— — — — — — — longus. XXVI. n. 117. XXX. n. 99. XLIII. f. 3. n. 7. 8. f. 4. n. 3. 4.

— — — — — — — magnus. XXVII. n. 82. XXVIII. n. 106. XXIX. n. 69. XLII. f. 17. n. 9—15. f. 18. n. 11—18.

— — — — — pollicis manus. XXVI. n. 106. XXIX. n. 55. XXX. n. 90. XLI. f. 24. n. 6—8.

— — — — — — — pedis. XXXI. f. 20. n. 22—24. XLVI. f. 14. n. 18—19.

— — — anconaeus externus. XXVI. n. 74. XXVIII. n. 60. XXX. n. 63. XL. f. 5. n. 12. f. 6. n. 11—13.

— — — — — internus. XXVI. n. 75. XXVII. n. 47. 48. XXVIII. n. 61. XXIX. n. 37. XXX. * XL. f. 5. n. 11. f. 6. n. 14. XL. f. 7. n. 6—11.

— — — — — longus. XXVI. n. 73. XXVIII. n. 59. XXX. n. 64. XL. f. 5. n. 9. 10. f. 6. n. 8—10.

— — — — — parvus. XXVIII. n. 63. XL. f. 8. n. 5. 6.

— — — anterior auriculae. XXVI. num. 6. XXVIII. n. 10. XXX. n. 10. XXXII. f. 2. n. 45. f. 14. n. 2.

— — — antitragicus. XXXII. f. 12. n. 5. 6.

— — — arytaenoideus obliquus. XXXI. f. 11. n. 24. XXXIII. f. 2. n. 5—7. f. 3. n. 6. ſiniſter XXXI. f. 16. n. 8.

— — — arytaenoideus transverſus. XXXI. f. 11. n. 25. f. 16. n. 9. XXXIII. f. 1. n. 4. 5.

Muſculus attollens auriculae. XXVI. n. 45. XXVIII. n. 7. 8. XXXII. f. 1. n. 6. 7. f. 2. n. 2. 3. f. 14. n. 1.

— — — azygos uvulae. XXXI. f. 11. n. 15. XXXIII. f. 8. n. 7.

— — — baſiogloſſus. XXXI. f. 2. n. 12.

— — — biceps brachii. XXVI. n. 67—71. XXVIII. n. 58. XXIX. n. 36. XXX. n. 61. 62. XL. f. 3. n. 7—11.

— — — — — femoris. XXVI. n. 127. XXVII. n. 86. XXVIII. n. 101—103. XLIII. f. 9. n. 12. 16. f. 10. n. 12—17.

— — — biventer cervicis. XXVIII. n. 20. XXIX. n. 1—4. XXX. n. 26. XXXVII. f. 22. n. 16—24. f. 23. n. 15—19.

— — — brachialis internus. XXVI. n. 76. 77. XXVII. n. 45. 46. XXVIII. n. 64. XXIX. n. 41. XXX. n. 63. XL. f. 1. n. 6—9. f. 2. n. 6. 7.

— — — buccinator. XXVI. n. 21. XXX. n. 17. XXXII. f. 9. n. 10. f. 10. n. 1—3. XXXIII. f. 23. n. 13—17.

— — — caro quadrata Sylvii ſ. caput longum ſecundum flex. longi digit. pedis XXIX. n. 89. XXXI. f. 19. n. 45. XLVI. f. 9. n. 4—6.

— — — ceratogloſſus. XXXI. f. 1. n. 30. f. 2. n. 11. XXXII. f. 36. n. 7.

— — — ceratopharyngeus. XXXIII. f. 23. n. 9.

— — — cervicalis deſcendens. XXIX. n. 8. XXXVI. f. 3. n. 18—27. f. 4. n. 28—31.

— — — chondrogloſſus. XXXI. f. 4. n. 14. XXXII. f. 30. n. 6. XXXIII. f. 23. n. 10.

— — — circumflexus palati. XXXI. f. 2. n. 7. f. 3. n. 1. f. 4. n. 2. XXX. n. 4. XXXI. f. 7. n. 16. f. 12. n. 14. f. 13. n. 13. f. 14. n. 8—11. ab infer. XXX. f. 9. n. 3. 4. f. 10. n. 1—7.

— — — cleidomaſtoideus (pars ſternocleidomaſtoidei exterior) XXXVII. f. 24. n. 6. 7. f. 25. n. 4.

— — — coccygeus, a poſteriori XXXIII. f. 41. n. 1. 2. ab anteriori XXXIII. f. 42. n. 1. 2.

— — — complexus XXIX. n. 5. a poſteriori XXXVII. f. 22. n. 25—29. a latere XXXVII. f. 23. n. 20—28.

— — — compreſſor naſi XXVI. n. 9. XXX. n. 13. XXXII. f. 2. n. 11. 12.

— — — conſtrictor oſtii vaginae. LXXX. f. 1. n. 15. 15.

— — — conſtrictor pharyngis ſuperior. XXXI. f. 1. n. 37. f. 2. n. 17. f. 3. n. 8. f. 6. n. 12. f. 7. n. 10. f. 8. n. 9—11. a latere XXXIII. f. 23. n. 12. 15. a poſterior. dextr. et ſiniſtr. lateris. XXXIII. f. 24. n. 10. 10. a poſter. dext. lat. XXXIII. f. 26. n. 2—6.

— — — conſtrictor pharyngis medius. XXXI. f. 1. n. 36. f. 2. n. 18. f. 3. n. 9. f. 6. n. 11. f. 7. n. 9. a latere XXXIII. f. 23. n. 9—12. a poſter. dextr. et ſiniſtr. lat. XXXIII. f. 24. n. 8. 8. 9. f. 25. n. 2. 3.

— — — conſtrictor pharyngis inferior. XXXI. f. 1. n. 34. f. 2. n. 19. f. 3. n. 10. XXXI. f. 6. n. 10. a latere XXX. f. 23. n. 6—8. a poſter. dextr. et ſiniſtr. lat. XXXIII. f. 24. n. 6. 6. 7.

— — — coracobrachialis XXVI. n. 72. XXVII. n. 43. ab anter. XXXIX. f. 7. n. 5—8. a poſterior. XXXIX. f. 8. n. 4. 5.

— — — corrugator ſuperciliorum. XXVII. n. 3. XXXII. f. 3. n. 1. 2.

— — — cremaſter XXVI. n. 59. XXX. n. 55. XXXIV. f. 4. n. 17.

— — — crico-arytaenoideus lateralis. XXXI. f. 16. n. 2. XXXIII. f. 5. n. 1. 2.

— — — — — — — poſticus. XXXI. f. 9. n. 16. f. 11. n. 26. f. 16. n. 1. a latere. XXXIII. f. 4. n. 4. 5.

Index.

Musculus crico-pharyngeus. XXXIII. f. 23. n. 6.

— — — crico-thyreoideus, ab anterior. XXXI. f. 1. n. 33. XXXII. f. 39. n. 5-7. a latere. XXXII. f. 40. n. 5. pars poster. a latere. XXXII. f. 41. n. 5. 6.

— — — cruralis. XXVI. n. 126. XLIV. f. 7. n. 9. 10.

— — — cucullaris. XXVI. n. 29. XXVIII. n. 23—27. XXX. n. 31—33. XXXVIII. f. 17. n. 23. 25. pars anter. XXXVIII. f. 18. n. 3.

— — — deltoideus. XXVI. n. 64. XXVIII. n. 57. XXX. n. 59. ab anteriori XXXIX. f. 11. n. 3—11. a posteriori XXXIX. f. 12. n. 6.—14.

— — — depressor alae nasi. XXXII. f. 14. n. 1—3.

— — — — — anguli oris. XXVI. n. 18. XXVII. n. 11. XXX. n. 16. XXXII. f. 6. n. 11. 12. f. 7. n. 2—4. f. 8. n. 3. 4. f. 9. n. 4—6.

— — — Diaphragma. XXVII. n. 28—31. ab inferiori XXXV. f. 1. n. 25—48. ab anteriori XXXV. f. 2. n. 13—29. a latere. XXXV. f. 4. n. 7—13. a poster. XXXV. f. 5. n. 2—8. superficies convexa. XXVII. n. 28. superficies concava. XXVII. n. 29. pars tendinea XXVII. n. 30. pars poster. ab anteriori. XXXV. f. 3. n. 7. 16. crura XXVII. n. 31. XXXV. f. 2. n. 13—16. f. 13. n. 7—10. f. 5. n. 2. 3. dextri lateris extern. XXXV. f. 1. n. 38—40. dextr. later. intern. XXXV. f. 1. n. 41. sinistr. later. extern. XXXV. f. 1. n. 42—44. sinister lateral. intern. XXXV. f. 1. n. 45. f. 4. n. 17. decussatio crurum intern. XXXV. f. 1. n. 46. columnae oesophagi XXXV. f. 1. n. 47. 48.

— — — diaphragma infantis neo-nati (pars) XLVII. f. 8. n. 1—2.

— — — digastricus maxillae inferioris. XXVI. n. 25. XXVII. n. 15. XXXI. f. 1. n. 28. 29. a latere XXXIII. f. 18. n. 1—3. ab infer. XXXIII. f. 19. n. 1—4.

— — — erector penis ab anterior. XXXIII. f. 40. n. 7.
a posteriori. XXXIII. f. 37. n. 1. 2.

— — — extensor brevis digit. ped. XXVII. n. 93. XXIX. n. 88. XLV. f. 2. n. 3—11.

— — — — communis digitorum manus XXVIII. n. 75. XXX. n. 77—79. XLI. f. 1. n. 13—21.

— — — — — — — — — pedis XXX. n. 128—132.

— — — — — digiti minimi manus. XXX. n. 78. XLI. f. 1. n. 22—24.

— — — longus digitorum pedis XXVI. n. 138. 139. XXX. n. 128—132.
cum peroneo tertio. XLVI. f. 1. n. 14—19.

— — — — — longus pollicis ped. XXVI. n. 141. 142.
a latere: XLVI. f. 11. n. 15. 19.

— — — — — major pollicis manus. XXVIII. n. 73. 74. XLI. f. 12. n. 11. 15.

— — — — — minor pollicis manus. XXVI. n. 82. XXVIII. n. 71. 72. XXX. n. 84. 85.

— — — externus mallei. XXXII. f. 15. n. 11. f. 18. n. 5. 6.

— — — flexor brevis digiti minimi manus XXVI. n. 105. XLI. f. 10. n. 8—10.

— — — — — — communis digitorum pedis. XXX. n. 150.

— — — — — — digiti minimi pedis XXXI. f. 18. n. 11. f. 20. n. 6. 7. XLVI. f. 15. n. 78.
a latere XLVI. f. 16. n. 3. 5. f. 17. n. 8-12.
ab infer. XLVI. f. 18. n. 8—11.

— — — — — — — digitor. pedis. XXVI. num. 146. XXVIII. n. 124. XLVI. f. 6. n. 1—12.

— — — — — — pollicis manus XXVI. n. 102. XXVII. n. 64. 65. XXIX. n. 54. XLI. f. 20. n. 10.—12.

Musculus flexor brevis pollicis pedis XXX. n. 149. XXXI. f. 18. n. 20. f. 19. n. 14. 15. f. 20. n. 25—29.
ab inferior. XLVI. f. 12. n. 4—9.
a latere XLVI. f. 13. n. 10—12.

— — — — — longus digitorum pedis XXVI. n. 132. 133. XXVIII. n. 91. 92. XXIX. 80. 81. XXX. n. 144. 145. XXXI. f. 19. n. 1—3. LVI. f. 9. n. 1—14.
ab anteriori. XLVI. f. 8. n. 8—11.
a posteriori XLVI. f. 7. n. 5. 8.

— — — — — — — pollicis manus XXV. n. 97. 98. XXVII. n. 56—58. XXIX. n. 47. XXX. n. 72. XLI. f. 21. n. 17—23.

— — — — — — — — — pedis XXVIII. n. 120. XXIX n. 82. 83. XXX. n. 142. 143. XLVI. f. 10. n. 5—7.

— — — frontalis. XXVI. n. 1. 2. XXVIII. n. 3. XXX. n. 3. XXXII. f. 1. n. 3. f. 2. n. 6—20.
pars musc. frontalis. XXXII. f. 6. n. 4.

— — — gastrocnemius externus XXVIII. n. 111. XXX. n. 120. XLV. f. 10. n. 12—14.

— — — — — — internus XXVI. num. 128. XXVIII. n. 110. XXIX. n. 73. 74. XLV. f. 10. n. 8—11.

— — — gastrocnemii infantis. XLVIII. f. 6. n. 1—2.

— — — geminus superior. XXVIII. n. 90. XLII. f. 11. n. 4. 5.

— — — — — inferior. XXVIII. n. 91. XLII. f. 11. n. 6—8.

— — — genioglossus. XXXI. f. 2. n. 13. f. 3. n. 7. f. 4. n. 13. f. 5. n. 11. XXXII. f. 34. n. 1—4. f. 35. n. 7. f. 37. n. 9—13. XXXIII. f. 23. n. 5.

— — — genio-hyoideus XXXI. f. 2. n. 15. XXXII. f. 30. n. 3. 4.

— — — geniopharyngeus. XXXIII. f. 23. n. 2.

— — — glossopalatinus XXXI. f. 4. n. 7. f. 5. n. 6. f. 15. n. 6.

— — — glutaeus maximus XXVI.* XXVIII. n. 86. XXX. n. 104. 105. XLII. f. 1. n. 6—9.

— — — — — medius XXVI. n. 109. XXVIII. n. 87. 88. XXX. n. 103. ab anterior. XLII. f. 3. n. 4. 6. a posterior. XLII. f. 2. n. 4. 6.

— — — — — minimus XXVI. n. 110. XXVII. n. 79. XXIX. n. 60. ab anterior XLII. f. 5. n. 4—7. a posterior XLII. f. 4. n. 4. 5.

— — — gracilis XXV. n. 118. 119. XXVII. n. 84. 85. XXVIII. n. 107. XXIX. n. 67. 68. XLIV. f. 5. n. 1—5.

— — — helicis major. XXXII. f. 12. n. 1. 2.

— — — — — minor. XXXII. f. 12. n. 3.

— — — hyo-thyreoideus XXVII. n. 21. XXXI. f. 1. n. 32. XXXII. f. 38. n. 7. 8.

— — — iliacus internus. XXVI. n. 114. XXVII. n. 36. XXIX. n. 57. XLII. f. 14. n. 10—14.

— — — indicator. XXVIII. n. 83. 84. XLI. f. 12. n. 11—13.

— — — infraspinatus. XXVIII. n. 54. XXX. n. 56. XXIX. f. 6. n. 5—7.

Musculi intercostales externi. XXVI. n. 44. XXVII. n. 23. XXIX. n. 31. nonus a posteriori. XXXVIII. f. 8. n. 3. 4. a latere XXXVIII. f. 9. n. 3. 4.

— — — — — interni. XXVI. n. 45. XXVII. n. 24. nonus a posteriori XXXVIII. f. 10. n. 3. 4. a latere XXXVIII. f. 11. n. 3. 4. nonus et deci-

mus

mus ab inter. XXXVIII. f. 12. n. 4. 5. undecimus XXVIII. n. 52. XXIX. n. 32.

Musculi interoſſei externi manus. 1. 2. et 3. XXVII. n. 72—74. nonus, decimus, undecimus. XXVIII. n. 49—51. XXIX. n. 55. e. f. g. h. ab interior ſ. vola manus primus XLI. f. 8. n. 5—7. ſecundus n. 8—10. tertius n. 11—13. ab exteriori ſ. dorſo manus primus XLI. f. 9. n. 5—7. ſecundus n. 8—10. tertius n. 11—13.

— — — — — interni manus 1. 2. 3. 4. XXVII. n. 68-71. XXIX. n. 55. a. b. c. d. primus XXX. n. 92. ab exteriori ſ. dorſo manus: primus XLI. f. 6. n. 5. 6. ſecundus n. 7. 8. tertius n. 11. 12. quartus n. 15. 16. ab interiori ſ. vola manus: primus XLI. f. 7. n. 5. 6. ſecundus n. 7. 8. tertius n. 9. 10. quartus n. 11. 12.

— — — — — externi pedis, ſecundus: XXXI. f. 20. n. 18. 19. tertius XXXI. f. 20. n. 14. 15. quartus XXXI. f. 18. n. 9. f. 20. n. 10. 11. a dorſo pedis 1—4. XXXI. f. 21. n. 7—10. primus n. 7—9. ſecundus n. 10—12. tertius n. 13—15. quartus n. 16-18. a planta, pedis primus XLVI. f. 4. n. 6. 7. ſecundus n. 8. 9. tertius. n. 10. 11. quartus n. 12. 13.

— — — — — interni pedis, primus XXXI. f. 20. n. 16. 17. tertius. XXXI. f. 18. n. 10. f. 20. n. 8. 9. primus, ſecundus, tertius, XXXI. f. 21. n. 4. 5. 6. a planta pedis primus. XLVI. f. 5. n. 5. 6. ſecundus n. 7. 8. tertius n. 9. 10.

— — — interſpinales cervicis XXIX. n. 20. a poſteriori, quinque XXXVII. f. 2. n. 7—11. a latere XXXVII. f. 3. n. 7-11.

— — — — — — — lumborum XXXVI. f. 10. n. 4. 5.

— — — intertransverſarii cervicis anteriores ſex XXXVII. f. 8. n. 8—13. quartus a latere XXXVII. f. 10. n. 3. poſterior. ſex XXXVII. f. 9. n. 8—13. primus a poſteriori XXXVII. f. 15. n. 15. a latere XXXVII. f. 17. n. 20.

— — — — — — — dorſi. XXXVI. f. 12. n. 11—19.

— — — — — — — lumborum. XXIX. num. 28. XXXVI. f. 11. n. 7—11.

Musculus latiſſimus dorſi XXVI. n. 46. XXVIII. n. 28—31. XXX. n. 34—38. a latere XXXIX. f. 1. n. 6—14.

— — — laxator tympani. XXXII. f. 15. n. 10. f. 17. n. 4.

— — — levator anguli oris XXVI. n. 14. XXVII. n. 10. XXXII. f. 7. n. 1. f. 8. n. 1. 2.

— — — — — ani XXVIII. n. 95. ab anteriori XXXIII. f. 32. n. 7—9. a poſteriori XXXIII. f. 31. n. 4—8. ſiniſter. XXXIII. f. 33. n. 1. ab exteriori parte XXXIII. f. 33. n. 1—6. dexter a latere XXXIII. f. 34. n. 1-6. externus ab anterior. XXXIII. f. 36. n. 3—6. a poſter. XXXIII. f. 35. n. 2.

— — — levatores coſtarum breves. XXIX. n. 29. coſtae decimae XXXVIII. f. 13 n. 5.

— — — — — — — — longi. XXIX. n. 30. coſtae decimae XXXVIII. f. 14. n. 6. 7.

— — — levator labii ſuperioris proprius. XXVI. n. 11. XXXII. f. 6. n. 5. 6.

— — — levator labii ſuperioris alaeque naſi. XXVI. n. 10. XXXII. f. 6. n. 1—3.

— — — levatores menti XXVI. n. 19. XXXII. f. 11. n. 1. 2.

— — levator palati mollis XXXI. f. 2. n. 8. f. 3. n. 2. f. 4. n. 3. f. 5. n. 5. f. 7. n. 15. f. 8. n. 12. f. 12. n. 13. ab inferiori XXXIII. f. 9. n. 1. 2.

Musculus levator palpebrae ſuperioris XXVII. n. 4. XXXII. f. 22. n. 6. f. 24. n. 9.

— — — — ſcapulae XXVI. n. 32. XXVIII. n. 22. XXX. n. 30. ab anteriori. XXXVII. f. 13. n. 10—17. XXXIX. f. 3. n. 1—6. a poſteriori XXXVII. f. 14. n. 10—12. XXXIX. f. 2. n. 18—25.

— — — lingualis XXXI. f. 2. n. 14. f. 3. n. 5. f. 4. n. 12. f. 5. n. 10. XXXII. f. 35. n. 9. f. 37. n. 2-5.

— — — longiſſimus dorſi XXVIII. n. 46. XXIX. n. 16. XXXVI. f. 4. n. 13. 14. f. 5. n. 1—13. caudae XXXVI. f. 6. n. 1—10. 12—22.

— — — longus colli. XXVII. n. 19. XXXVII. f. 6. n. 13—23.

— — — lumbricales manus 1. 2. 3. 4. XXVI. n. 93—96. XXVII. n. 60—63. primus XLI. f. 3. n. 24. 25. ſecundus XLI. f. 3. n. 27. 28. tertius XLI. f. 3. n. 29. 30. quartus. XLI. f. 3. n. 31. 32.

— — — — — — pedis. 1. 2. 3. 4. XXXI. f. 18. n. 12-15. XXXI. f. 19. n. 6—9. primus XLI. f. 9. n. 15. 16. ſecundus XLI. f. 9. n. 17. 18. tertius XLI. f. 9. n. 19. 20. quartus XLI. f. 9. n. 21. 22.

— — — maſſeter XXVI. n. 22. XXVII. n. 8. 9. XXVIII. n. 13. 14. XXX. n. 18. 19. ab anteriori XXXIII. f. 20. n. 1—5. a poſteriori XXXIII. f. 22. n. 1. 2. pars profunda ſ. minor XXXIII. f. 21 n. 1—4.

— — — multifidus ſpinae XXIX. n. 27. XXXVI. f. 1. n. 26—74. f. 2. n. 6—12.

— — — mylohyoideus. XXVII. n. 22. XXVIII. n. 16. XXXI. f. 1. n. 26. utriusque lateris ab inferiori XXXII. f. 29. n. 7—9.

— — — mylopharyngeus XXXIII. f. 23. n. 13.

— — — naſalis labii ſuper. XXVII. n. 13. XXXII. f. 6. n. 15. f. 7. n. 5. f. 8. n. 5. f. 9. n. 7.

— — — obliquus abdominis externus. XXVI. n. 47-51. XXVIII. n. 32. ab anteriori. XXXIV. f. 2. n. 6—27. f. 4. n. 6—11. a poſteriori XXXIV. f. 3. n. 7—13. a latere. XXXIV. f. 1. n. 9—30. dentationes ſ. capita. XXXIV. f. 1. n. 10—17.

— — — — — abdominis internus. XXVI. n. 54. XXVIII. n. 43. a latere. XXXIV. f. 5. n. 8—10. ab anteriori XXXIV. f. 4. n. 6—16. a poſteriori. XXXIV. f. 3. n. 7—12.

— — — — — capitis ſuperior. XXIX. n. 26. XXXVIII. f. 3. n. 2. 3. obliquus capitis inferior. XXXVIII. f. 4. n. 3. 4.

— — — — — — oculi inferior. XXVII. n. 6. XXXII. f. 26. n. 3. 4.

— — — — — — — ſuperior. XXXII. f. 22. n. 10. 11. f. 23. n. 9. f. 25. n. 9—11.

— — — obturator externus. XXVII. n. 80. XXVIII. n. 93. XXIX. n. 63. 64. ab anteriori. XLIII. f. 7. n. 7. 8. a poſteriori XLIII. f. 8. n. 7. 8.

— — — — — internus. XXVIII. n. 92. XXIX. n. 61. 62. XLIII. f. 10. n. 4-6.

— — — occipitalis. XXVIII. n. 1. 2. XXX. n. 1. 2. XXXII. f. 1. n. 1. 2.

— — — omo-hyoideus. XXVI. n. 31. XXXII. f. 31. n. 3—6.

— — — opponens digiti minimi manus. XXVII. n. 67. XXIX. n. 53. XLI. f. 25. n. 8. 9.

— — — opponens pollicis man. XXVI. n. 103. XXX. n. 89. XLI. f. 15. n. 8—10.

— — — orbicularis oris. XXVII. n. 12. XXX. n. 14. XXXII. f. 6. n. 14. f. 7. n. 6. 7. f. 8. n. 6. 7. f. 9. n. 8. 9. f. 10. n. 4—6.

I n d e x.

Musculus orbicularis palpebrarum. XXVI. n. 7. 8. 12. XXVII. n. 1. 2. XXVIII. n. 9. XXX. n. 11. 12. XXXII. f. 3. n. 3-8. f. 6. n. 7.

— — — palato-pharyngeus. XXXI. f. 9. n. 12. f. 12. n. 16. f. 13. n. 15. pars ab anteriori. XXXIII. f. 11. n. 6. a posteriori XXXIII. f. 27. n. 15—18. f. 28. n. 14—16. f. 29. n. 10—13. a latere XXXIII. f. 30. n. 8—10. extrem. cum stylopharyngeo XXXI. f. 1. n. 31. f. 11. n. 20. f. 12. n. 15. XXXIII. f. 28. n. 18.

— — — palmaris brevis. XXVI. n. 88. XLI. f. 26. n. 22. 23.

— — — — — longus XXVI. n. 86. XXVIII. n. 80. XXX. n. 71. XLI. f. 26. n. 18—20.

— — — pectineus. XXVI. n. 116. XXX. n. 98. ab anter. XLIII. f. 5. n. 6—8. a poster. XLIII. f. 6. n. 4. 5.

— — — pectoralis major. XXVI. n. 34. XXX. n. 39. 40. ab anteriori XXXIX. f. 4. n. 8 — 14. in posteriori. XXXIX. f. 5. n. 4—7.

— — — — — minor. XXVI. n. 35-39. XXX. n. 41. XXXVIII. f. 21. n. 7 — 10.

— — — peroneus brevis. XXVI. n. 137. XXVII. n. 88. XXVIII. n. 118. 119. XXIX. n. 85. 87. XXX. n. 127. ab anteriori XLV. f. 2. n. 3. 4. a posteriori, XLV. f. 1. n. 7 — 11.

— — — — — longus XXVI. n. 135. 136. XXVII. n. 87. XXVIII. n. 116. 117. XXIX. n. 84. 85. XXX. n. 125. 126. ab anteriori XLV. f. 4. n. 3—7. a posteriori XLV. f. 3. n. 7—12.

— — — — — tertius XXVI. n. 140. XXX. n. 133. 134. cum extens. long. digit. pedis. XLVI. f. 1. n. 14 — 19.

— — — piriformis. XXVIII. n. 89. ab anteriori. XLII. f. 7. n. 6—8. a poster. XLII. f. 6. n. 4. 5.

— — — plantaris. XXVIII. n. 114. 115. XLV. f. 12. n. 8 — 11.

— — — platysmamyoides. XXVI. n. 23. XXVIII. n. 17. XXX. n. 21—23. XXXII. f. 28. n. 1—8.

— — — popliteus. XXVIII. n. 122. XXIX. n. 76. 77. XLIV. f. 9. n. 1—3.

— — — procerus (pars musc. frontal.) XXXII. f. 2. n. 10.

— — — profundus s. perforans XXVI. n. 91. 92. XXVII. n. 54. 55. XXVIII. n. 82. ab exteriori. XLI. f. 2. n. 4. ab interiori. XLI. f. 3. n. 13—23.

— — — pronator quadratus. XXVI. n. 99. XXVII. n. 59. XXIX. n. 48. ab interiori XL. f. 21. n. 3—6. a latere XL. f. 22. n. 3—5.

— — — pronator teres. XXVI. n. 83. XXIX. n. 50. XXX. n. 70. ab interiori. XL. f. 19. n. 4. 5. ab exter. XL. f. 20. n. 2.

— — — psoas major. XXVI. n. 115. XXVII. n. 34. 35. XXIX. n. 58. XLII. f. 12. n. 15-20.

— — — psoas minor. XXVII. n. 32. 33. XLII. f. 16. n. 10 — 14.

— — — pterygoideus externus. XXXI. f. 1. n. 24. ab anterior. XXXII. f. 17. n. 5 — 7. ab inferior. XXXIII. f. 15. n. 2—5.

— — — — — internus XXVIII. n. 15. XXX. n. 20. XXXI. f. 1. n. 25. ab anteriori XXXIII. f. 16. n. 2. 3. ab inferior. XXXIII. f. 15. n. 1. 2.

— — — pterygopharyngeus. XXXIII. f. 23. n. 14.

— — — pyramidalis. XXVI. n. 58. XXXIV. f. 7. n. 4-6.

— — — quadratus femoris. XXVIII. n. 98. ab anteriori. XLII. f. 9. n. 3. 4. a posteriori. XLII. f. 8. n. 3. 4.

— — — — — lumborum. XXVII. n. 37. XXIX. n. 33. ab anteriori XXXVI. f. 13. n. 11—13. a posteriori. XXXVI. f. 14. n. 11—19.

Musculus quadratus menti. XXVI. n. 19. XXXII. f. 5. n. 1—3. f. 6. n. 16.

— — — radialis externus brevis XXVI. n. 80. XXVII. n. 51. XXVIII. n. 68. 69. XXIX. n. 44. 45. XXX. n. 75. 76. ab anteriori XL. f. 12. n. 5 — 7. ab exterior. XL. f. 11. n. 22—26.

— — — radialis externus longus. XXVI. n. 79. XXVII. n. 49. 50. XXVIII. n. 66. 67. XXIX. n. 42. 43. XXX. n. 73. 74. ab anteriori. XL. f. 14. n. 5—9. ab exteriori. XL. f. 13. n. 5—9.

— — — radialis internus. XXVI. n. 85. XXX. n. 71. XL. f. 9. n. 18—20.

— — — rectus abdominis. XXVI. n. 56. 57. XXXIV. f. 6. n. 9—22.

— — — rectus capitis anterior major. XXVII. n. 18. XXXVII. f. 18. n. 10 — 12.

— — — rectus capitis anterior minor. XXXVIII. f. 6. n. 5. 6.

— — — rectus capitis lateralis. XXXVIII. f. 5. n. 5. 6.

— — — rectus capitis posterior major. XXIX. n. 24. XXXVIII. f. 2. n. 3. 4.

— — — rectus capitis posterior minor. XXIX. n. 23. XXXVIII. f. 1. n. 3. 4.

— — — rectus femoris. XXVI. n. 121. 122. XXX. n. 113. 114. ab anteriori XLIV. f. 1. n. 1—5. a latere XLIV. f. 2. n. 1 — 5.

— — — rectus oculi lateralis externus. XXXII. f. 22. n. 9. f. 23. n. 7. f. 24. n. 5.

— — — rectus oculi lateralis internus. XXXII. f. 23. n. 8. f. 24. n. 7.

— — — rectus oculi superior. XXVII. n. 4. XXXII. f. 22. n. 7. f. 23. n. 5. f. 24. n. 8.

— — — rectus oculi inferior. XXXII. f. 22. n. 8. f. 23. n. 6. f. 24. n. 6. f. 26. n. 2.

— — — retrahentes auriculae. XXVIII. n. 11. XXX. n. 9. XXXII. f. 1. n. 8. f. 4. n. 3.

— — — rhomboideus major. XXVIII. n. 36. 37. XXXVIII. f. 23. n. 9. 10. minor. XXVIII. n. 34. 35. XXXVIII. f. 22. n. 6. 7.

— — — risorius SANTORINI (pars platysmam.) XXVI. n. 24. XXX. n. 23. XXXII. f. 28. n. 5.

— — — sacrolumbalis. XXVIII. n. 45. XXIX. n. 13. 15. XXXVI. f. 3. n. 1 — 17. f. 4. n. 1—12.

— — — salpingopharyngeus. XXXI. f. 11. n. 17. 19. XXXIII. f. 28. n. 18. a posterior. f. 27. n. 19. f. 28. n. 17.

— — — sartorius. XXVI. n. 112. 113. XXX. n. 100. 101. XLIV. f. 3. n. 1—4.

— — — scalenus anterior. XXVII. n. 17. XXXVII. f. 11. n. 7—11.

— — — — — medius. XXVI. n. 33. XXVII. n. 16. XXIX. n. 9. XXX. n. 29. a poster. XXXVII. f. 4. n. 10 —19. ab interior. XXXVI f. 5. n. 10—17.

— — — — — posticus. XXIX. n. 10. XXXVII. f. 12. n. 8 — 11.

— — — semimembranosus. XXVII. n. 83. XXVIII. n. 104. XXIX. n. 65. 66. a posterior. XLIII. f. 11. n. 17. 21. ab anteriori XLIII. f. 12 - n. 12 - 14.

— — — semispinalis cervicis XXIX. n. 19. XXXVI. f. 7. n. 1 — 12.

— — — — — dorsi. XXIX. n. 17. XXXVI. f. 8. n. 1 — 12.

Mus-

Index.

Musculus semitendinosus. XXX. n. 106. 107. ab anteriori XLIII. f. 9. n. 17. a poster. XLIII. f. 10. n. 18 — 20.

— — — serratus magnus. XXVI. n. 43. XXVIII. n. 44. XXX. n. 42 — 48. XXXVIII. f. 20. n. 10 — 19.

— — — — — posticus inferior. XXVIII. n. 38 — 42. XXXVIII. f. 16. n. 12 - 16.

— — — — — posticus superior. XXVIII. n. 33. XXXVIII. f. 15. n. 14 - 18.

— — — soleus. XXVI. n. 129. XXVIII. n. 113. XXX. n. 122. ab anteriori XLV. f. 8. n. 5 - 11. a posteriori. XLV. f. 9. n. 5 - 12.

— — — sphincter ani externus. XXVII. n. 77. XXVIII. n. 96. internus a posteriori. XXXIII. f. 31. n. 9. ab interiori. XXXIII. f. 32. n. 10.

— — — spinalis dorsi. XXVIII. n. 48. XXIX. n. 18.

— — — splenius capitis. XXVIII. n. 21. XXX. n. 27. XXXVII. f. 26. n. 12 - 16.

— — — splenius colli. XXX. n. 28. XXXVII. f. 1. n. 12 — 17.

— — — stapedius. XXXII. f. 15. n. 13. f. 16. n. 8. 9. f. 21. n. 3. 4.

— — — sterno - cleidomastoideus. XXVI. n. 26 — 28. XXVIII. n. 18. 19. XXX. n. 24. 25. XXXII. f. 28. n. 9. ab anteriori. XXXII. f. 24. n. 4 - 9. a posteriori XXXII. f. 25. n. 3 — 5.

— — — sterno - hyoideus. XXVI. n. 30. XXXII. f. 32. n. 5. 6.

— — — sternomastoideus (pars sternocleidomastoidei interior) XXXVII. f. 24. n. 4. 5. f. 25. n. 3.

— — — sterno - thyreoideus. XXVII. n. 20. XXXII. f. 33. n. 6 - 8.

— — — styloglossus. XXXI. f. 2. n. 10. XXXII. f. 35. n. 8. f. 36. n. 6.

— — — stylohyoideus. XXXI. f. 1. n. 27. XXXII. f. 27. n. 7 - 10.

— — — stylopharyngeus. XXXI. f. 2. n. 16. f. 4. n. 4. f. 6. n. 14. f. 7. n. 17. XXXI. f. 12. n. 15. f. 13. n. 21. a latere f. XXXIII. f. 30. n. 6. 7. a posteriori XXXIII. f. 27. n. 10 — 14. f. 28. n. 10 — 13. extrem. commune cum palatopharyngeo XXXI. f. 1. n. 31. f. 7. n. 18. 19. f. 8. n. 15. 16. f. 9. n. 14. 15. f. 13. n. 20.

— — — subclavius. XXVI. n. 62. 63. XXXVIII. f. 19. n. 5. 6.

— — — sublimis s. perforatus. XXVI. n. 89. 90. XXVIII. n. 81. XXX. n. 71. b. XLI. f. 4. n. 13 — 29. f. 5. n. 6.

— — — subcruralis. XLIV. f. 8. n. 1 — 3.

— — — subscapularis. XXVI. n. 65. XXVII. n. 38. 39. XXIX. n. 34. XXXIX. f. 15. n. 4 — 15.

— — — supinator brevis. XXVI. n. 84. XXVII. n. 53. XXVIII. n. 85. XXIX. n. 46. XL. f. 17. n. 5 — 8. f. 18. n. 6 — 10.

— — — supinator longus XXVI. n. 78. XXVIII. n. 65. XXX. n. 68. 69. XL. f. 16. n. 5 — 8.

— — — supraspinatus. XXVI. * XXVIII. n. 53. ab anteriori XXXIX. f. 17. n. 4. 5. a posteriori XXXIX. f. 16. n. 3. 4.

— — — syndesmopharyngeus. XXXIII. f. 23. n. 8.

— — — temporalis XXVI. n. 7. ab anterior. XXXIII. f. 12. n. 1. 6. a posteriori XXXIII. f. 13. n. 1 — 3.

— — — tensor tympani. XXXII. f. 15. n. 12. f. 19. n. 1. 2. f. 20. n. 1. 2.

— — — tensor vaginae femoris. XXVI. n. 111. XXVIII. n. 99. XXX. n. 102. XLIV. f. 4. n. 1 — 3.

— — — teres major. XXVI. n. 66. XXVII. n. 40. 41. XXVIII. n. 56. XXIX. n. 35. XXX. n. 58. ab anteriori XXXIX. f. 9. n. 5. 6. a posteriori XXXIX. f. 10. n. 3. 4.

Musculus teres minor. XXVIII. n. 55. XXX. n. 57. ab anteriori XXXIX. f. 14. n. 5. 6. a posteriori XXXIX. f. 13. n. 5 — 8.

— — — thyreo - arytaenoideus XXXI. f. 16. n. 4. XXXIII. f. 3. n. 7. f. 4. n. 1 — 3.

— — — thyreo - arytaenoideus minor. XXXIII. f. 6. n. 1. 2. f. 7. n. 4. 5.

— — — thyreo - epiglotticus major. XXXI. f. 16. n. 5. XXXIII. f. 3. n. 8. 9. f. 7. n. 1 — 3.

— — — thyreo - epiglotticus minor. XXXI. f. 16. n. 6. XXXIII. f. 3. n. 10. 11.

— — — thyreo - pharyngeus. XXX. f. 23. n. 7.

— — — tibialis anticus XXVI. n. 143. 144. XXX. n. 136. 137. XLV. f. 6. n. 11 — 14. f. 7. n. 3.

— — — — — posticus XXVII. n. 89. 90. XXIX. n. 78. 79. a posteriori XLV. f. 12. n. 4 — 8.

— — — trachelo - mastoideus. XXVII. n. 14. XXIX. n. 6. a posteriori. XXXVII. f. 20. n. 14 — 21. a latere. XXXVII. f. 21. n. 14 — 21.

— — — tragicus. XXXV. f. 12. n. 4.

— — — transversalis cervicis. XXIX. n. 7. a posteriori. XXXVII. f. 15. n. 13 — 19. a latere. XXXII. f. 17. n. 13 — 19.

— — — transversalis pedis. XXXI. f. 18. n. 16. f. 20. n. 21. XLVI. f. 14. n. 23 — 25.

— — — transversus abdominis. XXVII. n. 25. XXIX. n. 21. ab anteriore. XXXIV. f. 8. n. 12 - 27. a latere XXXIV. f. 9. n. 12 — 27.

— — — — — auriculae. XXXII. f. 13. n. 1. 2.

— — — — — perinaei profundus a posteriori. XXXII. f. 39. n. 12. ab anteriori. XXXII. f. 40. n. 6.

— — — — — — superficialis. XXVII. num. 78. XXVIII. n. 97. ab anteriori. XXXIII. f. 40. n. 5. a posteriori. XXXIII. f. 38. n. 1. 2.

— — — triangularis sterni. XXXIV. f. 8. n. 29 — 32. XXXVIII. f. 7. n. 11 — 15.

— — — triceps brachii. XXX. n. 64 — 66. ab interiori s. anteriori. XL. f. 5. n. 9 — 12. ab exteriori s. posteriori. XL. f. 6. n. 8 — 18. capita s. ancon. long. intern. externus. XL. f. 5. n. 9 — 12. f. 6. n. 8 — 14.

— — — ulnaris externus. XXVIII. n. 76. 77. XXX. n. 80. XL. f. 15. n. 5 — 9.

— — — — — internus. XXVI. n. 100. XXVIII. n. 78. 79. XXX. n. 81. ab interiori. XL. f. 10. n. 19 — 23. ab exteriori. XL. f. 11. n. 18 — 21.

— — — vastus externus. XXVI. n. 124. XXVIII. n. 100. XXX. n. 111. 112. XLIV. f. 7. n. 5 — 8. a posteriori. XLIV. f. 6. n. 4 — 7.

— — — vastus internus. XXVI. n. 125. XXVIII. n. 109. XXX. n. 116. 117. XLIV. f. 7. n. 1 — 4. a posteriori. XLIV. f. 6. n. 1 — 3.

— — — zygomaticus major. XXVI. n. 15. XXVIII. n. 12. XXX. n. 15. XXXII. f. 6. n. 9 — 10. f. 7. n. 8. 9. f. 8. n. 9. f. 9. n. 1 — 3.

— — — zygomaticus minor. XXVI. n. 13. XXXII. f. 6. n. 8.

Musculi cordis: annularis venae cavae inferiori. CXIV. f. 2. n. 99 — 105.

— — — — circumflexus dexter super. s. pulmon. poster. CXIV. f. 2. n. 47. 6. 44. 50.

— — — — circumflexus dexter inferior s. aorticus CXIV. f. 2. n. 47 — 49.

Index.

Musculi cordis:
levator venae cav. infer. major f. ven. cav. conftrict. communis. CXIV. f. 1. n. 148. — 152.
— — ven. cavae infer. minor. CXIV. f. 1. n. 153 — 155.
papillares ventric. dextri. CXVIII. f. 1. n. 15.
— — — — finiftri. CXVII. f. 3. n. 9. 9. 9. CXVIII. f. 1. n. 1 — 4.
terminalis fin. finiftr. CXIV. f. 1. n. 160 — 165.
trapezius ven. cavae fuper. CXIV. f. 1. n. 156.

N.

Nafus. LIV. f. 4. n. 1. 2. 3.
Nates cerebri, vid. corpora quadrigemina anteriora.
Nervus abducens. CLV. f. 8. n. 21. CLVIII. f. 11. n. 5. 5. f. 17. n. 8. 8. CLXI. f. 2. n. 7. f. 3. n. 7. f. 4. n. 7. f. 6. n. 7. finift. CLV. f. 8. n. 21. in finu cavernofo. CLXII. f. 9. n. 24. ad mufc. n. 26. f. 10. n. 12.
— — acceffortus. CLV. f. 8. n. 28. CLIX. f. 2. n. 17. 17. 18. 19. f. 4. n. 34 — 37. 47. f. 5. n. 4. f. 6. n. 3. 6 — 8. CLXIII. f. 4. n. 22. f. 5. n. 15. f. 6. n. 64. CLXIV. f. 1. n. 31. f. 2. n. 122. CLXV. f. 2. n. 68. f. 6. n. 73. CLXVI. f. 1. n. 60. f. 2. n. 95. CLXVII. n. 248. CLXXVIII. n. 72. 72.
— — — — — nervi obturatorii. CLXXIII. f. 1. num. 95. 95.
— — — — — Willisii f. recurrens nerv. vagi. CLXV. f. 1. n. 198. 199.
— — alveolaris vid. dentalis.
— — arteriae pyloricae comes. CLXXII. n. 114.
— — auditorius f. mollis f. acufticus CLV. f. 8. n. 23. CLVIII. f. 11. n. 7. CLIX. f. 4. n. 33. CLX. n. 380. (origines. CLVIII. f. 12. n. 66. f. 15. n. 15. 15.) CLXII. f. 3. n. 11 — 14. f. 4. n. 15. truncus n. 9. f. 5. n. 1 — 6. finis. f. 8. n. 9.
— — auricularis ex ram. tertio nerv. trigem. CLXVII. n. 241. CLXXVII. n. 93. anterior. CLX. n. 368. fuperior CLXIV. f. 1. n. 41. pofterior major. CLX. n. 330. CLV. f. 2. n. 104. CLXVII. n. 251. pofterior minor. CLX. n. 344.
— — axillaris. CLXXVII. n. 138. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 48. per macerationem turgidior. CLXXXI. f. 15. n. 10. truncus communis hujus nerv. et fubfcapularis. CLXXVIII. f. 1. n. 54. CLXXIX. f. 2. n. 66. circa os humeri flexus. CLXXVIII. f. 1. n. 63. CLXXIX. f. 2. n. 76.
— — biventricus. CLXV. f. 2. n. 133.
— — buccalis. CLX. n. 288.
— — buccinatorius CLX. n. 165. 288. CLXI. f. 1. n. 156.
— — brachialis primus. CLXV. f. 1. n. 311. 313. fecundus CLXIV. f. 2. n. 145. 146. 148. 149. CLXV. f. 2. n. 312. 313. tertius CLXV. f. 2. n. 321. 322. frufta cum vasculis adeuntibus CLXXXI. f. 5. 6. frufta acido nitri corrofa et a tunicis mundata. CLXXXI. f. 7. 8. 9.
— — capfulae fuprarenalis, quatuor. CLXX. n. 176-179.
— — cardiacus fupremus CLXIV. f. 2. n. 112. 114. 137. 139. 140. CLXV. f. 1. n. 87. fuperfic. fupremus. CLXVII. n. 173. 177. 178. magnus profundus. CLXVII. n. 199. 202. CLXVIII. f. 1. n. 83. 86 — 89. profund. minor n. 67. alius n. 69. fuperfic. CLXV. f. 2. n. 227. ex nervo vago. f. 6. n. 125. origines. CLXVIII. f. 1. n. 56 — 58. truncus. n. 59. 63. CLXVIII. f. 1. n. 113. alter. n. 115. fuperfic. aortae. CLXVII. n. 201. minores profundi. CLXVII. n. 210.
Nervi cervicales, primus. CLIX. f. 1. n. 9. f. 2. n. 29. f. 4. n. 25. CLXIII. f. 1. n. 30. f. 3. n. 47. f. 4. n. 4. 10. f. 5. n. 3. 7. f. 6. n. 4. 5. CLXV. f. 3. n. 61. fecundus. CLIX. f. 1. n. 10. f. 2. n. 30. CLXI. f. 1. n. 90. CLXIII. f. 1. n. 37. f. 3. n. 57. f. 6. n. 46. CLXIV. f. 2. n. 125. CLXVI. f. 2. n. 96. radices. CLXIII. f. 4. n. 5. 11. f. 5. n. 4. 8. ramus anterior CLXXVII. n. 78. tertius CLIX. f. 1. n. 11. f. 2. n. 31. f. 4. n. 27. CLXIII. f. 2. n. 56. f. 3. n. 64. f. 6. n. 50. CLXIV. f. 1. n. 27. f. 2. n. 128. CLXV. f. 2. n. 87. CLXVI. f. 1. n. 103. f. 2. n. 98. CLXVII. n. 253. truncus. CLXV. f. 4. n. 36. f. 6. n. 82. radices CLXIII. f. 4. n. 6. 12. f. 5. n. 5. 9. ramus anterior. CLXXVII. n. 85. quartus CLIX. f. 1. n. 12. f. 2. n. 32. CLXII. f. 3. n. 65. CLXIII. f. 6. n. 52. CLXIV. f. 1. n. 28. f. 2. n. 129. CLXV. f. 1. n. 238. f. 2. n. 109. f. 4. n. 37. 40. f. 6. n. 94. CLXVI. f. 1. n. 105. f. 2. n. 100. CLXVII. n. 156. CLXVIII. f. 1. n. 47. radices. CLXIII. f. 4. n. 7. 13. f. 5. n. 6. 10. ramus anterior CLXXVII. n. 101. quintus CLIX. f. 1. n. 13. f. 2. n. 33. CLXII. f. 3. n. 67. CLXIII. f. 6. n. 54. CLXIV. f. 1. n. 29. CLXV. f. 1. n. 259. f. 2. n. 122. CLXVI. f. 2. n. 101. CLXVII. n. 260. ramus anterior CLXXVII. n. 116. CLXXVIII. f. 1. n. 27. CLXXXI. f. 1. n. 1. f. 15. n. 1. descenfus CLXV. f. 2. n. 311. radic. CLXIII. f. 4. n. 8. 14. fextus CLIX. f. 1. n. 14. f. 2. n. 34. CLXIII. f. 6. n. 55. CLXV. f. 1. n. 263. CLXVII. n. 261. ramus anterior CLXXVII. n. 117. CLXXVIII. f. 1. n. 28. CLXXIX. f. 2. n. 39. CLXXXI. f. 1. n. 2. f. 15. n. 2. radic. CLXIII. f. 4. n. 9. 15. feptimus CLIX. f. 1. n. 15. f. 2. n. 35. CLXIII. f. 6. n. 56. CLXV. f. 1. n. 265. f. 2. n. 321. CLXVII. n. 262. CLXXVII. n. 118. CLXXVIII. f. 15. n. 29. CLXXIX. f. 2. n. 40. CLXXXI. f. 1. n. 3. f. 15. n. 3. octavus CLIX. f. 1. n. 16. f. 2. n. 36. CLXV. f. 1. n. 268. CLXVII. n. 263. CLXXVII. n. 119. CLXXVIII. f. 15. n. 30. CLXXIX. f. 2. n. 41. CLXXXI. f. 1. n. 4. f. 15. n. 4.
— — chorda tympani. CLXI. f. 1. n. 164. 175. 175.
— — ciliares ex ganglio ophthalmico. CLXII. f. 9. n. 38. 39. 40. 42. f. 10. n. 27 28. extrigem. f. 10. n. 23. 29.
— — circumflexus brachii. CLXXXI. f. 1. n. 7.
— — communis, adductoris magni, femimembranofi, bicipitis, et femitendinofi. CLXXVI. f. 2. n. 63.
— — — poplitei, folei, et gaftrocnemii externi. CLXXVI. f. 2. n. 92.
— — — folei, et flexoris longi pollicis. CLXXVI. f. 1. n. 99.
— — — tibialis poftici, flexoris longi digitorum, et exoris longi pollicis. CLXXVI. f. 2. n. 105.
— — communicans faciei vid. nerv. durus.
— — communicans ganglii renalis finiftri fecundi cum coeliaco finiftro CLXX. n. 239.
— — — gaftrocnemii et plantaris. CLXXVI. f. 2. n. 85 - 87.
— — —peronei et cutanei pofterior. inferior. CLXXV. f. 2. n. 43. CLXXVI. f. 2. n. 79. 79.
— — — facralis primi. CLXIX. f. 1. n. 189.
— — — fympathici inter quart. et quint. vertebr. lumbor. CLXIX. f. 1. n. 322. f. 2. n. 36. CLXX. n. 156. 156.
— — — tibialis CLXXV. f. 2. n. 47. 49. 51. CLXXVI. n. 91. f. 2.

Nervi

I n d e x.

Nervus cubitalis. CLXXVII. n. 149. CLXXIX. f. 2. n. 57. 182. CLXXXI. f. 1. n. 11. ab interiori. CLXXVIII. f. 1. n. 46.
per macerationem turgidor. CLXXXI. f. 15. n. 9.
chiasma inter hunc nerv. et medianum. CLXXVII. n. 144. CLXXVIII. f. 1. n. 49. CLXXIX. f. 2. n. 61.
truncus. CLXXX. f. 1. n. 91.
ramus anastomoticus magnus. CLXXX. f. 1. n. 84. frusta cum vascul. ade untibus. CLXXXI. f. 5. 6.
ramus dorsalis. CLXXVIII. f. 2. n. 75. 75. CLXXIX. f. 2. n. 190. CLXXX. f. 1. n. 92.
— — volaris major. CLXXIX. f. 2. n. 193. CLXXX. f. 1. n. 93.
— — — — minor. CLXXIX. f. 2. n. 191.
— — — — profundus. CLXXX. f. 1. n. 94.
— — cutaneus antilaryngeus colli. CLXIV. f. 1. n. 90.
— — cutaneus brachii externus. CLXXVIII. f. 1. n. 62. f. 2. n. 7. CLXXIX. f. 2. n. 75.
internus s. minor CLXXVII. n. 152. CLXXIX. f. 2. n. 58. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 47. 47. truncus CLXXVIII. f. 1. n. 103. ramus anterior. CLXXVIII. f. 2. n. 13. ramus posterior. CLXXVIII. f. 2. n. 10.
medius s. major. CLXXVII. n. 153. 153. CLXXVIII. f. 1. n. 106. 106. CLXXIX. f. 2. n. 59. 59. 194. (resectus n. 196.) CLXXXI. f. 1. n. 12.
per macerationem turgidior. CLXXXI. f. 15. n. 12.
— — — colli. CLX. n. 348. magnus med. profund. CLXIV. f. 1. n. 65. superior. ex duro. CLX. n. 329. 363. primus. — tertius. n. 317 — 319. medius superfic. CLXIV. f. 1. n. 51. medius ex ram. nervi cervic. tertii. CLXV. f. 2. n. 107. inferior CLXIV. f. 1. n. 68. CLXV. f. 2. n. 108. descendens s. superficialis anterior CLXII. f. 1. n. 89.
— — — communis cervic. humeri, clavicul., et colli. CLXIV. f. 1. n. 66.
— — — faciei superior. CLXIV. f. 1. n. 81. inferior internus. n. 77. 74.
— — — femoris extern. CLXXIV. f. 1. n. 25. f. 2. n. 83. 87. 89. CLXXV. f. 1. n. 30. f. 2. n. 40. 42. versus suram. CLXXVI. f. 1. n. 33. anterior. CLXXIV. f. 1. n. 70. 72. 75. 78. CLXXV. f. 1. n. 48. 54. longus usque ad genu et suram. CLXIX. f. 1. n. 343.
— — — internus: CLXXIV. f. 1. n. 129. radix CLXXV. f. 1. n. 91. truncus. CLXXV. f. 1. n. 96. internus superior CLXXIV. f. 2. n. 69. 73. surculi ad cutem et adipem n. 70 — 74. CLXXVI. f. 2. n. 54. 56. internus inferior. CLXXIV. f. 2. n. 74. 78. CLXXV. f. 2. n. 57. CLXXVI. f. 1. n. 90. 93. 98. f. 2. n. 59. posterior superior e pelvi egrediens. CLXXVI. f. 2. n. 30. 39. augmentum ab ischiadico. n. 31. poster. inferior. CLXXIX. n. 346. medius. CLXXIV. f. 1. n. 56. 57. 61. CLXXVI. f. 1. n. 49. ex lumbalibus. CLXXIII. f. 1. n. 71. 74. 75. 81. f. 2. n. 66. 66. 72. 73. 80. anterior f. 1. n. 77. f. 2. n. 76. 79. medius. f. 2. n. 74. 74.
— — — genu. CLXXI. n. 133. 133.
— — — glutaeus inferior. CLXIX. f. 2. n. 40.
— — cutaneus humeri superior. CLXXVII. n. 106. 106. 106. CLXXVIII. f. 1. n. 161. 161. 161. f. 2. n. 6. CLXXIX. f. 2. n. 197. 197.
Nervus cutaneus maxillae extern. CLX. f. 1. n. 93. anter. n. 360.
— — — menti. CLXIV. f. 1. n. 91.
— — — nasalis superior CLX. n. 90.
— — — natium. CLXIX. f. 1. n. 356. 357. truncus inferior. CLXIX. f. 2. n. 43. medius. f. 2. n. 46. 46. superior. n. 47.
— — — palmaris s. truncus cutanei medii continuatus. CLXXVIII. f. 1. n. 121. ramus magis ulnaris. CLXXVIII. f. 1. n. 122. 122. 122. ram. mag. palmaris. CLXXVIII. f. 1. n. 144. 144. 144. 144.
— — — sublaryngeus. CLXIV. f. 1. n. 94.
— — — subsuralis Fischeri extern. superior. CLXXIV. f. 2. n. 92. 101. externus. inferior. CLXXIV. f. 2. num. 110. 114. CLXXV. f. 2. n. 46. CLXXVI. f. 2. n. 118. internus. superior. CLXXIV. f. 2. n. 104. 107. CLXXV. f. 2. n. 52. internus inferior. CLXXIV. f. 2. n. 108. CLXXV. f. 2. n. 53. CLXXVI. f. 2. n. 117.
— — — temporalis anter. primus. CLX. n. 136. secund. n. 140. tertius n. 144. conjunctio cum ramo nervi duri. n. 145.
— — — tragi. CLX. n. 368.
Nervus clitorideus. CLXIX. f. 2. n. 60.
— — cruralis. CLXIX. f. 1. n. 171. CLXXIV. f. 1. n. 46. 47. CLXXV. f. 1. n. 33. CLXXVI. f. 1. n. 37. 38. CLXXXI. f. 3. n. 10. truncus CLXXIII. f. 1. n. 86. f. 2. n. 78. CLXXVI. f. 1. n. 39. radices CLXIX. f. 1. n. 172. 173. 175. f. 2. n. 16. 17.
— — cysticus. CLXXII. n. 131.
— — dentalis s. alveolaris. CLXI. f. 1. n. 127.
— — dorsalis primus. CLIX. f. 1. n. 17. f. 2. n. 37. CLXIV. f. 2. n. 159. CLXV. f. 1. n. 269. CLXVII. n. 264. CLXXVII. n. 120. CLXXVIII. f. 1. n. 31. CLXXIX. f. 2. n. 42. CLXXXI. f. 1. n. 5. per macerationem turgidior CLXXXI. f. 15. n. 5. secundus CLIX. f. 1. n. 18. f. 2. n. 38. CLXIV. f. 2. n. 160. tertius. CLIX. f. 1. n. 19. f. 2. n. 39. CLXIV. f. 2. n. 161. quartus CLIX. f. 1. n. 20. f. 2. n. 40. quintus CLIX. f. 1. n. 21. f. 2. n. 41. sextus CLIX. f. 1. n. 22. f. 2. n. 42. CLXXI. n. 67. septimus CLIX. f. 1. n. 23. f. 2. n. 43. CLXXI. n. 68. octavus — undecimus CLIX. f. 1. n. 24 — 27. f. 2. n. 44 — 47. CLXXI. n. 69 — 72. duodecimus CLIX. f. 1. n. 28. f. 2. n. 48. CLXXI. n. 73. CLXXIII. f. 1. n. 46. rami spinales in symphaticum immissi CLXXXI. f. 14.
— — ductus choledochi. CLXXII. n. 126.
— — — — cystici. CLXXII. n. 127 — 130.
— — — — hepatici. CLXXII. n. 133.
— — duodenales: primus — sextus. CLXXII. n. 104 — 109.
— — durus CLV. f. 8. n. 22. CLVIII. f. 12. n. 7. 7. f. 15. n. 14. 14. f. 17. n. 6. CLIX. f. 2. n. 14. 14. f. 4. n. 32. CLXI. f. 1. n. 114. 174. 174. in canali Fallopii CLXII. f. 4. n. 16. 16. f. 6. n. 28. CLXIV. f. 1. n. 32. CLXV. f. 6. n. 67. ramus descendens. CLX. n. 203. 287. CLXI. n. 178. ramus facialis CLXI. f. 1. n. 178. ramus facialis superior CLX. n. 240. seq. ramus facialis magnus s. medius CLX. n. 254. seq. ramus facialis inferior CLX. n. 273. seq. ramus maxillaris inferior CLX. n. 311. seq. ramus occipitalis CLXIV. f. 1. n. 114. seq. ramus orbitalis superior CLX. n. 221. seq. ramus orbitalis inferior CLX. n. 178. seq. ramus palpebralis CLX. n. 234. seq. ramus profundus exterior s. auricularis poster. CLX. n. 179. seq. ramus profundus secundus s. muscularis interior CLX. n. 184. seq. ramus superior s. sympathicus minor. CLX. n. 195.

Index.

ramus temporalis CLX. n. 215. CLXVI. n. 113. ramus temporalis et orbitalis CLXI. f. 1. n. 176.

Nervus durus f. communicans faciei CLVIII. f. 11. n. 6. CLX. n. 178. CLXIII. f. 2. n. 70. f. 6. n. 57. CLXVI. f. 1. n. 108. CLXVII. n. 240. ramus profund. primus CLX. n. 179. fecundus n. 184.

— — facialis CLX. n. 240. fac. magnus n. 254. fac. inferior n. 273.

— — faciales medii et inferiores CLXVII. n. 243.

— — frontalis CLXII. f. 9. n. 19. frontalis magnus. CLX. n. 62. frontalis minor exterior f. fupratrochlearis. CLX. n. 76.

— — gaftrici, primus — quintus. CLXXII. n. 87 — 92.

— — gaftro-epiploici. CLXXII. n. 115. 115. 115. 115. ad faciem anteri. pylori n. 117.

— — gloffopharyngeus CLV. f. 8. n. 25. CLIX. f. 2. n. 15. 15. f. 4. n. 53. CLXIII. f. 6. n. 62. CLXIV. f. 2. n. 74. CLXV. f. 6. n. 51. 57. 58. CLXVII. n. 225. origines CLV. f. 8. n. 27. 27. truncus CLXVI. f. 1. n. 36.

— — haemorrhoidalis internus CLXIX. f. 1. n. 432.

— — hepatici quatuor CLXX. n. 217 — 220. radices n. 222 — 226. in hepatis fubftantiam n. 134.

— — hepatico-gaftricus CLXXI. n. 196. 196. CLXXII. n. 70. 84 — 86.

— — hypogaftricus CLXIX. f. 1. n. 300. 307. 314. CLXX. n. 266. 267. 268.

— — hypogloffus, alias nonus cerebri f. lingualis medius CLV. f. 8. n. 27. ortus e quatuor filamentis CLIX. f. 2. n. 20. f. 4. n. 53. f. 5. n. 7. — CLXI. f. 1. n. 179. CLXIII. f. 2. n. 59. f. 3. n. 73. f. 6. n. 68. arcus CLXIII. f. 6. n. 7. CLXIV. f. 1. n. 33. truncus CLIX. f. 6. n. 12. radices CLXIV. f. 1. n. 35. 61. CLXIV. f. 2. n. 121. CLXV. f. 1. num. 284. CLXV. f. 6. n. 69. 69. CLXVI. f. 1. n. 48. 79. 87. 95. truncus CLXXVII. n. 58. ram. defcend. CLXIII. f. 2. n. 150. f. 6. n. 73. LXVI. f. 2. n. 49. ram. defc. duplex CLXXVII. n. 59.

— — ileo-hypogaftricus Schmidtii CLXXIII. f. 1. n. 50. 50. f. 2. n. 38.

— — ileo-inguinalis Schmidtii CLXXIII. f. 1. n. 53. f. 2. n. 41.

— — infraorbitalis CLX. n. 94. CLXI. f. 1. n. 131. ramus nafalis fuperior CLXI. f. 1. n. 134. inferior n. 137. labialis fuperior primus n. 141. fecundus n. 144. tertius n. 148.

— — infratrochlearis f. frontalis minor interior CLX. n. 86.

— — inguinalis CLXXIV. f. 1. n. 141. 144. 146.

— — interoffeus externus brachii CLXXX. f. 2. n. 29. 29. internus brachii CLXXIX. f. 2. n. 163. 169. CLXXX. f. 1. n. 38. ramus cutaneus longus volae CLXXIX. f. 2. n. 173. 178. 181. CLXXX. f. 1. n. 49. 49.

— — ifchiadicus CLXIX. f. 1. n. 352 — 355. CLXXXI. f. 3. n. 12. e cavitate pelvis egrediens CLXXVI. f. 2. n. 44.

— — labiales fuperiores quatuor CLX. n. 105 — 108. CLXI. f. 1. n. 141. 144. 144. ex n. infraorbit.

— — labiales-inferiores, externus n. mental. CLX. n. 161. internus n. 153.

— — lacrymalis ex trigemi CLXII. f. 9. n. 22.

— — laryngeus CLIX. f. 4. n. 41. f. 5. n. 8. CLXI. f. 1. n. 186. CLXIII. f. 2. n. 63. 64. f. 3. n. 72. f. 6. n. 61. CLXIV. f. 2. n. 79. CLXV. f. 1. n. 293. f. 2. n. 159. f. 3. n. 54. divifio in ramos n. 55 — 60. f. 6. n. 59.

— — — — — externus f. pharyngo-laryngeus CLXVI. f. 1. n. 83. 84. CLXVII. n. 127 — 144.

— — — — — internus CLXVI. f. 1. n. 76. CLXVII. n. 2. 226. 226. 230.

— — lienales CLXXI. n. 209. 209. 209.

Nervi linguales ex ram. 3. n. trigem. CLXI. f. 1. n. 163. CLXVI. f. 2. n. 89. laterales ex ram. gloffopharyng. CLXVI. f. 1. n. 56. 57. profundi n. 59. minor exterior n. 53.

— — lumbales quinque CLIX. f. 1. n. 29 — 33. primus f. 2. n. 49. CLXXI. n. 74. CLXXIII. f. 1. n. 49. fecundus CLIX. f. 2. n. 50. CLXXI. n. 75. CLXXIII. f. 1. n. 59. CLXXXI. f. 3. n. 1. tertius CLIX. f. 2. n. 51. CLXXI. n. 76. CLXXXI. f. 3. n. 2. quartus CLIX. f. 2. n. 52. CLXIX. f. 2. n. 23. CLXXI. n. 77. CLXXIII. f. 1. n. 85. CLXXXI. f. 3. n. 3. quintus CLIX. f. 2. n. 53. CLXIX. f. 2. n. 24. CLXXI. n. 78. CLXXIII. f. 1. n. 99. f. 3. n. 48. CLXXXI. f. 3. n. 4.

Nervus lumbo inguinalis CLXXIII. f. 1. n. 66. f. 2. n. 57.

— — malaris f. orbitalis inferior. CLX. n. 227.

— — maffetericus CLXI. f. 1. n. 153.

— — maxillaris inferior CLX. n. 311. CLXI. f. 1. n. 159.

— — medianus CLXVII. n. 271. CLXXIX. f. 2. n. 56. 152. CLXXXI. f. 1. n. 10. ab anteriori CLXXVIII. f. 1. n. 45. per macerationem turgidior CLXXXI. f. 15. n. 8. principium et origo CLXV. f. 2. n. 319. CLXXVII. n. 143. truncus ad cubitum defcendens CLXXX. f. 1. n. 33. cum tendinibus flexor. ad manum CLXXX. f. 1. n. 52. chiafma inter hunc n. et cubitalem CLXXVII. n. 144. CLXXVIII. f. 1. n. 49. CLXXIX. f. 2. n. 61. ramus cutaneus longus volae CLXXVIII. f. 1. n. 152. 157. ramus anaftomoticus magnus CLXXX. f. 1. n. 84. frufta cum vafculis adeuntibus CLXXXI. f. 5. 6.

— — mentalis f. continuatio nervi maxillaris inferioris. CLX. n. 148.

— — mollis f. auditorius f. acufticus. CLV. f. 8. n. 23. CLVIII. f. 11. n. 7. CLIX. f. 4. n. 53. CLX. n. 380 origines CLVIII. f. 12. n. 66. f. 15. n. 15. 15. CLXII. f. 3. n. 11 — 14. f. 4. n. 15. truncus n. 9. f. 5. n. 1 — 6. 8. finis f. 8. n. 9.

— — molles quinq. ex adpendice ganglii cervicalis magni CLV. f. 4. n. 47 — 51. CLXVI. f. 1. n. 90. nervulus CLXVI. f. 1. n. 92. CLXVII. n. 152. n. mollis ex fympathico magno CLX. n. 380. molles ex ganglio cervic. fuperiore CLXVI. f. 1. n. 81. 81. 83. CLXVII. n. 143. 144. 146. 147. 157. 161 — 163. 166. 167. CLXVII. n. 170 — 172.

— — muscularis adductoris brevis femoris CLXXV. f. 1. n. 56. CLXXVI. f. 1. n. 62.

— — — bicipitis capitis brevis CLXXVI. f. 2. n. 84.

— — — cruralis nerv. longus f. inferior CLXXV. f. 1. n. 57. CLXXVI. f. 1. n. 63. 63. brevis f. fuperior CLXXVI. f. 1. n. 55. 55.

— — — glutaei et tenforis vagin. femor. CLXIX. f. 1. n. 340.

— — — pectinei. CLXXIV. f. 1. n. 53. CLXXV. f. 1. n. 38. CLXXVI. f. 1. n. 44.

— — — poplitei. CLXXV. f. 2. n. 59.

— — — recti femoris. CLXXV. f. 1. n. 43. CLXXVI. f. 1. n. 56.

— — — facralis tertii. CLXIX. f. 1. n. 423.

— — — fartorii longus. CLXXV. f. 1. n. 44. med. CLXXIV. f. 1. n. 55. CLXXV. f. 1. n. 40. CLXXVI. f. 1. n. 48. brevis f. fuperior CLXXIV. f. 1. n. 54. CLXXV. f. 1. n. 39. CLXXVI. f. 1. n. 47.

— — — folei CLXXV. f. 2. n. 60. CLXXVI. f. 2. n. 83.

— — — vafti externi longus CLXXVI. f. 1. n. 54. infer. n. 53. medius n. 52. vafti interni brevis f. fuperior CLXXV. f. 1. n. 58. CLXXVI. f. 2. n. 64. 66.

— — mufculo-cutaneus ex. n. crural. CLXXIV. f. 1. n. 52. CLXXV. f. 2. n. 37. CLXXVI. f. 1. n. 43. CLXXVII. n. 146. CLXXVIII. f. 1. n. 43. CLXXIX. f. 2. n. 54. 77. CLXXXI. f. 1. n. 9. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 65. 65.

65. per macerationem turgidior CLXXXI. f. 15. n. 7. per fibras coracobrachial. tranſiens CLXXIX. f. 2. n. 79. 80. cum filamentis n. 88. ramus cutaneus major CLXXIX. f. 2. n. 96. minor CLXXIX. f. 2. n. 104. 104. 104.

Nervi: naſalis ex cervicalibus 6. 7. 8. CLXVII. n. 267. radices CLXXVII. n. 147. 148. CLXII. f. 1. n. 23. f. 9. n. 20.

— — naſales ſuperiores anteriores ex r. 2. n. trigem. CLXII. f. 2. n. 28—30. alii ſuperiores CLXII. f. 2. n. 31. 32. anterior inferior CLXII. f. 2. n. 39. inferior CLXI. f. 1. n. 137. CLXII. f. 1. n. 23. f. 2. n. 12. ſuperficialis ſuperior CLXI. f. 1. n. 134. nervuli e ganglio ſphenopalatino CLXII. f. 1. n. 33. f. 2. n. 33.

— — naſo-palatinus CLXII. f. 1. n. 34—37.

— — obturatorius CLXIX. f. 2. n. 20. 180. CLXXIII. f. 1. n. 88. f. 2. n. 79. f. 3. n. 46. — CLXXXI. f. 3. n. 11. egreſſ. ex foram. obturat. CLXXVI. f. 1. n. 95. radices a n. lumbal. CLXIX. f. 2. n. 21. 135. 136. 137. 138. 181. 182. 183. 185. acceſſorius n. obturatorii CLXXII. f. 1. n. 96. CLXXIII. f. 1. n. 95. 95.

— — occipitalis magnus r. cerv. 2. CLX. n. 377. CLXIII. f. 1. n. 40. CLXIV. f. 1. n. 34. CLXVII. n. 277.
parvus CLXIII. f. 1. n. 41.
minor CLXIV. f. 1. n. 40.

— — oculo motorius CLV. f. 8. n. 9. CLXII. f. 9. n. 28. 30—34. f. 10. n. 14. 15. 17—20. 29. f. 11. n. 16. ramus ſuperior CLXII. f. 9. n. 28. inferior n. 31.

— — olfactorius CLV. f. 7. n. 4. 5. f. 8. n. 1. CLVII. f. 3. n. 52. 53. f. 5. n. 15. 15. 16. f. 6. n. 20. 20. 21. 21. f. 7. n. 9. tuberculum triangulare n. 10. 11. 2. CLXII. f. 1. n. 16. 17. f. 2. n. 1. 2. radix cinerea CLXII. f. 1. n. 18. 19. fibrillae f. 2. n. 1. 2. 4. 5.

— — omentales 1—5. CLXXII. n. 118—122.

— — opticus CLV. f. 8. n. 5. f. 9. n. 7. 7. 8. tractus circa crus cerebri CLVI. f. 5. n. 2. 3. 3. f. 7. n. 2. 3. 3. CLVII. f. 1. n. 9. f. 5. n. 4. 4. 5. 6. 6. f. 6. n. 5. 5. 6. 7. 7. CLIX. f. 4. n. 28. per foramen tranſiens CLXII. f. 9. n. 14. f. 10. n. 10. origo ex thalamo CLV. f. 4. n. 11. vitro auctus CLXXXI. f. 20. 21.

— — orbitalis ſuperior CLX. n. 221. inferior ſ. malaris ram. quintus n. duri CLX. n. 227.

— — palatinus anterior major CLXII. f. 2. n. 38. ad palat. ſtabile n. 44. poſterior minor n. 50. externus n. 57. 57.

— — palpebralis inferior CLX. n. 234. 235. 236. inferior externus n. 126.

— — pancreatici dextri CLXXI. n. 208. 210. CLXXII. n. 110. 113. anteriores CLXXII. n. 102. 102.

— — patheticus CLV. f. 7. n. 14. f. 8. n. 14. CLVII. f. 12. n. 12. 12. CLVIII. f. 8. n. 7. 7. CLIX. f. 4. n. 30. CLXII. f. 9. n. 23.

— — peroneus profundus CLXXVI. f. 1. n. 119. f. 2. n. 76. 82. ſuperficialis CLXXV. f. 2. n. 55. CLXXVI. f. 1. n. 100. 104.

— — perforantes ſ. haemorrhoidales externi CLXIX. f. 1. n. 413. 416—418. f. 2. n. 59. 139. truncus CLXIX. f. 2. n. 129. 138.

— — pharyngeus ex vago. CLIX. f. 5. n. 3. f. 6. n. 5. CLXIII. f. 2. n. 66. 67. f. 3. n. 72. CLXV. f. 1. n. 281. f. 3. n. 43. CLXVI. f. 1. n. 64. CLXVII. n. 220. ex ſympathico CLXIV. f. 2. n. 110. oblique ad pharyngem. CLXVII. n. 223.

— — phrenicus CLXIII. f. 6. n. 53. CLXIV. f. 1. n. 30. f. 2. n. 135. (deſcenſus CLXV. f. 1. n. 240. 240.) f. 2. n. 110. f. 4. n. 39. f. 5. n. 17. f. 6. n. 96. 96. CLXVI. f. 1. n. 107. f. 2. n. 102. CLXXVII. n. 115. 115. truncus intra thoracem CLXVII. n. 272. — n. 274. origines CLXVII. n. 225. 257. 258. radices CLXIV. f. 2. n. 136. CLXVI. f. 2. n. 103. CLXVII. n. 275. CLXVIII. f. 1. n. 130. CLXXI. n. 195. 199. funes cum impreſſionibus in diaphragmate diſperſ. CLXXXI. f. 4.

Nervi plantares CLXXVI. f. 3. n. 15—19. internus. CLXXVI. f. 3. n. 5.

— — pollicis pedis articularis CLXXV. f. 1. n. 105. dorſalis CLXXV. f. 1. n. 104. CLXXVI. f. 1. n. 106.

— — portio media inter nervum durum et mollem CLV. f. 8. n. 24. CLVIII. f. 11. n. 8. f. 15. n. 16. 16. f. 17. n. 7.

— — pterygoideus CLXI. f. 1. n. 157.

— — pterygo-palatinus anterior major CLXI. f. 1. n. 123. poſterior minor n. 125. exterior minimus n. 126.

— — pudendalis CLXIX. f. 2. n. 63.

— — pudendalis clitorideus ſ. ſuperior CLXIX. f. 1. n. 427. 448.

— — pudendalis inferior longus CLXIX. f. 1. n. 449. f. 2. n. 64. CLXIII. f. 3. n. 52.

— — pudendus ſuperior ſ. dorſalis penis CLXXIII. f. 3. n. 55. 55. 55.

— — pulmonales primus — ſeptimus CLXXI. n. 281—283. 285. 286. 288. 289. ſiniſter ſuperior CLXIV. f. 2. n. 103. inferior n. 102.

— — pylorici poſteriores et inferiores. CLXXII. n. 116. 116.

— — radialis CLXVII. n. 271. CLXXVII. n. 140. CLXXIX. f. 2. n. 55. CLXXXI. f. 1. n. 8. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 44. continuatio CLXXVIII. f. 1. n. 96. ſub ſupinatore longo CLXXIX. f. 1. n. 14. inter brachialem internum et ſupinatorem longum CLXXIX. f. 2. n. 130. per macerationem turgidior CLXXXI. f. 15. n. 11. truncus CLXXVIII. f. 2. n. 50. CLXXIX. f. 2. n. 112. 129. radices CLXXVII. n. 141. 142. CLXXVIII. f. 1. n. 52. 53. CLXXIX. f. 2. n. 64. 65. ramus primus CLXXVIII. f. 1. n. 97. CLXXIX. f. 2. n. 113. ramus ſecundus magnus CLXXIX. f. 2. n. 113. ramus anterior ſ. volaris CLXXVIII. f. 2. n. 51. CLXXIX. f. 1. n. 17. 17. ramus dorſalis CLXXVIII. f. 2. n. 56. hujus ramus anterior ſ. multifidus CLXXVIII. f. 2. n. 62. 62. 62. ramus profundus CLXXIX. f. 2. n. 138. CLXXX. f. 2. n. 17. ramus ſuperficialis CLXXIX. f. 2. n. 146. ramus ſubcutaneus CLXXVIII. f. 2. n. 51. CLXXIX. f. 1. n. 17. 17.

— — radialis dorſalis, pollicis CLXXVIII. f. 2. n. 55. 55. 55. 55. CLXXIX. f. 1. n. 28. 28. 33. indicis CLXXVIII. f. 2. n. 66. 66. digiti medii CLXXVIII. f. 2. n. 70. digiti annularis CLXXVIII. f. 2. n. 73. 73. digiti auricularis. CLXXVIII. f. 2. n. 80.

— — radialis volaris, pollicis CLXXX. f. 1. n. 54. 54. ramus digitalis communis primus CLXXX. f. 1. n. 64. indicis CLXXX. f. 1. n. 68. 68. ramulus ad lumbricalem primum CLXXX. f. 1. n. 70. lumbricalem ſecundum CLXXX. f. 1. n. 76. digiti medii. CLXXX. f. 1. n. 82. 82. ramulus ad lumbricalem CLXXX. f. 1. n. 86. ramus digitalis communis tertius CLXXX. f. 1. n. 83. 83. digiti annularis CLXXX. f. 1. n. 90. 90. ramulus ad lumbricalem quartum. CLXXX. f. 1. n. 99. digiti auricularis CLXXX. f. 1. n. 100. 100. ramus volaris ulnaris f. 1. n. 102.

— — recurrens ex vago CLXIV. f. 2. n. 92. 94. CLXV. f. 1. n. 159. f. 2. n. 284. CLXXI. n. 278. origines CLXIV. f. 2. n. 92. 93. CLXVII. n. 95. 103. 104. CLXVIII. f. 1. n. 117. diſtrib. per tracheam n. 119. 120.

— — recurrens muſc. pſoae majoris CLXXIV. f. 1. n. 50. CLXXVI. f. 1. n. 41.

— — renales, anteriores CLXIX. f. 1. n. 257. CLXX. n. 101. CLXXI. n. 225. 227. 228.

poſte-

poſterior ſuperior. radices CLXIX. f. 1. n. 230. 231. truncus CLXIX. f. 1. n. 235. 235. CLXX. n. 80. 80. conjunctio cum inferiore CLXX. n. 84. CLXXI. n. 165. 165. poſter. infer. CLXIX. f. 1. n. 238. 238.

Nervi ſacrales: primus CLIX. f. 1. n. 34. f. 2. n. 54. CLXIX. f. 2. n. 25. 30. CLXXIII. f. 3. n. 49. CLXXXI. f. 1. n. 5. radix CLXIX. f. 1. n. 192. ſecundus CLIX. f. 1. n. 35. f. 2. n. 55. CLXIX. f. 2. n. 26. 31. CLXXIII. f. 3. n. 50. CLXXXI. f. 1. n. 6. tertius CLIX. f. 1. n. 36. f. 2. n. 56. CLXIX. f. 2. n. 27. 32. CLXXIII. f. 3. n. 51. CLXXXI. f. 1. n. 7. quartus CLIX. f. 1. n. 37. f. 2. n. 57. CLXIX. f. 1. n. 372. CLXXIII. f. 3. n. 51. CLXXXI. f. 1. n. 8. quintus CLIX. f. 1. n. 38. f. 2. n. 58. CLXIX. f. 2. n. 29. 34. CLXXXI. f. 1. n. 9.

— — ſaphenus CLXXIV. f. 1. n. 82. 83. 95. CLXXV. f. 1. n. 61. 66. f. 2. n. 63. CLXXVI. f. 1. n. 68. 72.

— — — — — major Fischeri CLXXIV. f. 1. n. 112. 120. 126. minor CLXXV. f. 1. n. 82. 88. CLXXVI. f. 1. n. 86. 88.

— — ſcapularis ſ. ſupraſcapularis CLXXVII. n. 126. CLXXIX. f. 2. n. 50. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 39. CLXXXI. f. 1. n. 6. per macerationem turgidior CLXXXI. f. 15. n. 6.

— — ſcapularis Monroi v. ſubſcapularis Halleri. CLXV. f. 1. n. 260.

— — ſpermatici externi CLXIX. f. 1. n. 138. 138. CLXX. n. 127. CLXXI. n. 243. ad uterum et montem veneris CLXXIII. f. 1. n. 63. radices CLXXIII. f. 1. n. 61. 62. f. 2. n. 50. internus ſuperior CLXIX. f. 1. n. 259. 265. CLXX. n. 104. interni inferiores CLXIX. f. 1. n. 284. 285. CLXX. n. 118. 250. 251. 252. CLXXI. n. 244.

— — ſplanchnicus. CLXIX. f. 1. n. 203. 203. 203. 204. 206. CLXXI. n. 156. 156. 156. diviſio n. 160. radices CLXIX. n. 207 — 211. CLXX. n. 72. CLXXI. n. 158. 159.

— — ſplanchnicus ſecundarius ſ. acceſſorius CLXIX. f. 1. n. 219. 220. 221. CLXX. n. 77. CLXXI. n. 161. CLXXI. n. 163. 163.

— — ſtylo-hyoideus CLXV. f. 2. n. 131. CLXVII. n. 264.

— — ſtylo-pharyngeus CLXVI. f. 1. n. 52.

— — ſubcutaneus cervicis poſterior inferior. CLXIV. f. 1. n. 97.

— — — — — — colli CLXXVII. n. 92. externus ex radiali. CLXXIX. f. 2. n. 122. colli medius profundus. CLXIV. f. 1. n. 65.

— — — — — — malae. CLXI. f. 1. n. 108. ſuperior CLX. n. 133. inferior CLX. n. 129.

— — — — — — thoracis. CLXV. f. 1. n. 255. f. 2. n. 11 — 118.

— — ſubſcapularis CLXXVII. n. 135. CLXXIX. f. 2. n. 53. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 42. truncus communis hujus nervi et axillaris CLXXVIII. f. 1. n. 54. CLXXIX. f. 2. n. 66.

— — ſuperſcapularis. CLXV. f. 2. n. 315.

— — ſupraclaviculares. CLXIV. f. 1. n. 100.

— — ſupramalleolaris. CLXXV. f. 2. n. 50.

— — ſupraorbitalis. CLX. n. 62.

— — ſupratrochlearis ſ. frontalis minor exterior. CLX. n. 76.

— — ſympathicus maximus CLXIX. f. 2. n. 13. 13. CLXI. f. 1. n. 121. f. 2. n. 22. CLXII. f. 9. n. 25. CLXIII. f. 2. n. 45. f. 3. n. 56. 56. CLXIV. f. 2. n. 113. 115. 155. CLXV. f. 2. n. 214. f. 4. n. 27. CLXVII. n. 141. CLXVIII. f. 1. n. 42. 45. CLXXIII. f. 1. n. 32. f. 2. n. 25. f. 3. n. 57. 57. truncus CLXXVII. n. 71. anaſtomoſes CLXIX. f. 2. n. 96. 104. 106. 131. 136. 149. 152. CLXX. n. 44. 48. 61. 66. CLXXI. n. 89 — 96.

Nervus ſympathicus minor. CLX. n. 195.

— — — — — — thoracicus. CLXV. f. 4. n. 116. f. 5. n. 92.

— — temporalis ſuperficialis ſ. auricularis. CLXI. f. 1. n. 160. CLXVII. n. 242.

— — thoracicus anterior major. CLXXVII. n. 121. 121. CLXXIX. f. 2. n. 45. 45. ab interiori CLXXXVIII. f. 1. n. 34. 34.

minor. CLXXVII. n. 125. 125. CLXXIX. f. 2. n. 49. 49. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 38. 38.

longus. CLXXVII. n. 123. 123. 123. CLXXIX. f. 2. n. 47. 47. 47. 47. ab interiori CLXXVIII. f. 1. n. 36. 36. 36.

— — tibialis CLXXV. f. 2. n. 54. CLXXVI. f. 2. n. 75. 119.

— — trigeminus ſ. diviſus CLV. f. 8. n. 15. 16. CLVIII. f. 11. n. 10. f. 15. n. 12. 12. 13. 13. f. 17. n. 11. CLIX. f. 4. n. 31. CLXI. f. 1. n. 102. CLXII. f. 9. n. 15. ramus auricularis CLXVI. f. 1. n. 112. CLXVII. n. 241. ramus frontalis CLXIII. f. 9. n. 19. ex ramo primo CLXII. f. 9. n. 19. ramus lacrymalis ex ramo primo. CLXII. f. 9. n. 22. ramus maſſetericus CLXI. f. 1. n. 153. 158. ramus maxillaris ſuperior. CLXI. f. 1. n. 131. ramus naſalis ſ. ethmoidalis CLXII. f. 9. n. 20. f. 10. n. 22. ramus ophthalmicus CLXII. f. 9. n. 18. ramus primus ſecundus tertius. CLXII. f. 9. n. 18. 17. 16. ramus ſecundus CLXI. f. 2. 3. 4. 5. 6. n. 10. ramus tertius CLXII. f. 9. n. 16.

— — ulnaris dorſalis pollicis. CLXXVIII. f. 2. n. 52. 52. 52. 52. CLXXIX. f. 1. n. 17. 17. 20. 20. indicis CLXXVIII. f. 2. n. 69. digiti medii. CLXXVIII. f. 2. n. 72. 72. digiti annularis. CLXXVIII. f. 2. n. 79. digiti auricularis. CLXXVIII. f. 2. n. 81. 81.

— — — — volaris pollicis. CLXXX. f. 1. n. 65. 65. indicis. CLXXX. f. 1. n. 77. 77. digiti medii. CLXXX. f. 1. n. 89. 89. digiti annularis CLXXX. f. 1. n. 100. 100.

— — ureterici ſuperiores. CLXIX. f. 1. n. 208. CLXX. n. 273.

— — uterini. CLXIX. f. 1. n. 393. 401. 401. 401. f. 2. n. 56.

— — vaginales. CLXIX. f. 1. n. 381.

— — vagus. CLV. f. 8. n. 26. CLVIII. f. 10. n. 13. 13. CLIX. f. 2. n. 16. 16. f. 4. n. 42. 54. f. 5. n. 2. 5. f. 6. n. 1. 4. CLXIII. f. 2. n. 61. 61. f. 3. n. 70. 70. f. 6. n. 60. CLXIV. f. 2. n. 77. in collo deſcendens CLXV. f. 1. n. 158. f. 2. n. 283. ex foramine lacero f. 3. n. 51. CLXVI. f. 1. n. 79. CLXVII. n. 91. ad pulmones CLXVII. n. 118. CLXXVII. n. 273. CLXVIII. f. 1. n. 112. f. 2. n. 35. 68 — 70. CLXXI. n. 277. per diaphragma CLXXI. n. 307. 308 — 310. ex cavo thoracis dextro tranſit in ſiniſtrum. CLXXI. n. 312. truncus CLXXVII. n. 65. pars acido nitri corroſi CLXXXI. f. 2. ramus recurrens CLXV. f. 1. n. 159. f. 2. n. 284. ramus cardiac. ſuperfic. CLXVIII. f. 1. n. 113. alter n. 115. CLXXVII. n. 68. 68. ramus laryngeus CLXXVII. n. 67.

— — veſicales. CLXIX. f. 1. n. 403.

— — veſiculae felleae. CLXXII. n. 132.

— — Vidianus. CLXI. f. 1. n. 110. f. 2. 3. 4. 5. 6. n. 13. CLXII. f. 2. n. 34. 37.

— — zygomaticus magnus. CLX. n. 202. ſecundus n. 207.

— — zygomaticus poſterior. CLX. n. 196.

Nodulus Arantii ventr. cord. dext. CXVII. f. 2. n. 5. 5. 5. f. 4. n. 8. 8. 8. CXVIII. f. 1. n. 13.

— — — vaſorum abſorbent. CL. f. 6. n. 1. 1. 2. f. 15. n. 3.

Nucleus gelatinoſus cart. intervertebr. XXII. f. 3. n. 9.

— — — oſſeus I. f. 5.

Ocu-

I n d e x.

O.

Oculus. LVI. f. 3. n. 1—9.

— — balaenae cum ſcler. corn. LVI. f. 8. n. 1—4.

Oeſophagus. LXI. f. 1. n. 3. 3. LXII. f. 2. n. 31. 32. LXIII. f. 2. n. 8. 8. LXIV. f. 2. n. 22. 23. ab exteriori LXVIII. f. 2. n. 1—3. fac. interna f. 3. n. 1—5.

tubercula f. 3. n. 3.

fibrae muſc. longitud. LXVIII. f. 2. n. 1.

— — circulares. LXVIII. f. 2. n. 2.

Olecranon ulnae ſ. proc. ancón. III. n. 35. XI. f. 19. n. 1. f. 20. n. 1. in fetu f. 20. n. 3. f. 21. n. 2.

Omentum. LXXIII. f. 6. n. 3.

colicum. LXXIII. f. 7. n. 17.

gaſtro-colicum. LVIII. f. 1. n. 28. 28. 28. LIX. f. 1. n. 39. 39. LXII. f. 1. n. 25. 26. LXXIII. f. 7. n. 10.

gaſtro-hepaticum. LVIII. f. 1. n. 29. LXXIII. f. 7. n. 16. f. 8. n. 9.

Orbiculus ciliaris. LXVI. f. 21. n. 8.

Orbita. LVI. f. 1.

Orificia glandular. Meibomian. LVI. f. 5. n. 1. f. 5. n. 5. 6.

— — uteri. LXXXIII. f. 2. n. 1. f. 3. n. 1.

— — — — crenatum et aſperum. LXXIX. f. 6. n. 7.

— — — — ſ. portio vaginalis. LXXXVI. f. 2. n. 41.

— — — — relaxatum. LXXXII. f. 3. n. 1. os tincae ſ. uteri LXXXV. f. 2. n. 3. rima orificii. LXXX. f. 4. n. 8.

— — villorum. LXXI. f. 5. n. 1.

Oſſa: atlas ſ. vertebra colli prima. VII. f. 19. n. 1—15. f. 20. n. 1—15. f. 21. n. 1—9. fetus matur. VII. f. 22. n. 1—9. f. 23. n. 1—9. cum epiſtropheo VII. f. 27. n. 1—10. f. 28. n. 1—16.

—— bregmatis ſ. parietale ab anteriori II. n. 2. IV. f. 1. n. 1. a poſteriori III. n. 1. IV. f. 2. a latere IV. f. 3. n. 11. ab inferior IV. f. 4. n. 36. a ſuperiori f. 5. n. 37. ab exteriori V. f. 3. n. 1—10. I. f. 11. 12. 13. 14. ab interiori V. f. 4. n. 1—12. fetus ſiniſtr. I. f. 15. n. 1. dextrum. I. f. 15. n. 2.

—— calcaneus. II. n. 78. III. n. 78. XIV. f. 1. n. 1—4. f. 2. n. 1—7. f. 3. n. 1—4. f. 4. n. 1—12. f. 5. n. 1—8. fetus XIV. f. 20. n. 1—6. f. 21. n. 1—6. verticaliter diſſectus XV. f. 12.

—— capitatum. II. n. 41. III. n. 42. XII. f. 1. n. 6. f. 2. n. 7. f. 17. n. 1—6. f. 18. n. 1—6. conjunct. XII. f. 21. n. 7—10. fetus XII. f. 24. n. 8. per longitud. diſſect. XV. f. 6.

—— clavicula. II. n. 21. III. n. 24. XI. f. 1. n. 1—3. f. 2. n. 1—3. 7. fetus maturi. XI. f. 3. n. 1—3. f. 4. n. 1—3. ſecundum longitudin. diſſecta. XV. f. 4.

—— coccygis. III. n. 16. IX. f. 4. n. 6—8. f. 5. n. 5. 6. diſſectum XV. f. 2.

—— conchae ſuperior. IV. f. 6. n. 5.

media. IV. f. 1. n. 40. f. 6. n. 6. V. f. 12. n. 2. f. 16. n. 10. f. 17. n. 3. fetus V. f. 20. n. 2.

inferior. IV. f. 1. n. 39. f. 6. n. 7. VI. f. 24. n. 1—6. f. 25. n. 1—5. fetus maturi VI. f. 26. n. 1—4. f. 27. n. 1—4.

—— cuboideum. II. n. 83. III. n. 79. XIV. f. 1. n. 10. f. 2. n. 13—15. f. 3. n. 9. f. 16. n. 1—4. f. 17. n. 1—4. f. 32. n. 1—4. f. 33. n. 1—4.

—— cuneiforme primum. II. n. 80. III. n. 81. XIV. f. 1. n. 11. f. 2. n. 16. f. 3. n. 10. f. 10. n. 1—5. f. 11. n. 1—5. fetus maturi XIV. f. 26. n. 1—5. f. 27. n. 1—4.

ſecundum. II. n. 81. III. n. 82. XIV. f. 1. n. 12. f. 2. n. 17. f. 3. n. 11. f. 12. n. 1—5. f. 13. n. 1—6. fetus maturi XIV. f. 28. n. 1—5. f. 29. n. 1—4.

tertium II. n. 82. III. n. 83. XIV. f. 1. n. 13. f. 2. n. 18. f. 3. n. 12. f. 14. n. 1—6. f. 15. n. 1—6. fetus maturi XIV. f. 30. n. 1—5. f. 31. n. 1—5. cuneiforme diſſectum. XV. f. 14.

Oſſa: epiſtropheus ſ. ſecunda vertebra colli VII. f. 24. n. 1—8. f. 25. n. 1—10. f. 26. n. 1—7. f. 27. n. 1—10. f. 28. n. 1—16.

—— ethmoideum V. f. 11. n. 1—8. f. 12. n. 1—5. cum oſſe frontis V. f. 16. n. 8—11. fetus maturi V. f. 20. n. 1—3.

—— femur II. n. 63. III. n. 64. XIII. f. 1. n. 1—13. f. 2. n. 1—17. fetus I. f. 20. a. b. c. d. e. f. g. XIII. f. 13. n. 1—9. f. 14. n. 1—9. per longitud. diſſect. XV. f. 7. per transverſum f. 8. 9.

—— fibula II. n. 74. III. n. 74. XIII. f. 9. n. 1—13. f. 10. n. 1—11. fetus maturi XIII. f. 17. n. 1—4. f. 18. n. 1—5.

—— frontis. II. n. 1. IV. f. 1. n. 4. f. 3. n. 1. f. 4. n. 1. f. 5. n. 3. f. 6. n. 1. f. 7. n. 1. V. f. 1. n. 1—14. f. 2. n. 1—13. cum ſphenoideo V. f. 15. n. 1—9. cum ethmoideo f. 16. n. 1—8. ſuperfic. interna f. 15. n. 1. f. 16. n. 1. fetus I. f. 15. n. 3. 4. V. f. 19. n. 1—6.

—— hamatum. II. n. 42. III. n. 43. XII. f. 1. n. 7. f. 2. n. 8. f. 19. n. 1—6. f. 20. n. 1—6. conjunct. cum oſſibus metacarpi XII. f. 21. n. 11—14. in fetu XII. f. 24. n. 9.

—— humerus. II. n. 25. III. n. 28. XI. f. 11. n. 1—22. f. 12. n. 1—15. fetus maturi XI. f. 13. n. 1—13. f. 14. n. 1—10. infantis I. f. 23. 24. per longitudin. diſſectus. XV. f. 5.

—— hyoideum VI. f. 29. n. 1—9. f. 30. n. 1—4. fetus matur. VI. f. 31. n. 1—4. f. 32. n. 1—4.

—— ilium. II. n. 18. III. n. 17. IX. f. 7. n. 1—11. f. 8. n. 1—13. fetus maturi f. 9. n. 1—9. f. 10. n. 1—4.

—— innominatum IX. f. 7. n. 1—30. f. 8. n. 1—26. fetus maturi IX. f. 9. n. 1—18. f. 10. n. 1—7. tabula externa abraſa. XV. f. 3.

—— intermaxillare. VI. f. 3. n. 22. 23.

—— iſchii II. n. 20. III. n. 19. IX. f. 7. n. 12. 18. f. 8. n. 14—20. fetus maturi IX. f. 9. n. 10—13. f. 10. n. 5.

—— jugale ſ. malae II. n. 11. III. n. 4. IV. f. 1. n. 20. f. 2. n. 11. f. 3. n. 28. VI. f. 9. n. 1—8. f. 10. n. 1—8. foramen nervi VI. f. 9. n. 1. fetus I. f. 15. n. 14. VI. f. 11. n. 1—6. f. 12. n. 1—6.

—— lunatum II. n. 36. III. n. 37. XII. f. 1. n. 2. in vola f. 2. n. 2. f. 7. n. 1—4. f. 8. n. 1—4. fetus XII. f. 24. n. 3.

—— maxillare ſuperius IV. f. 1. n. 26. f. 3. n. 32. f. 4. n. 3. V. f. 17. n. 12. VI. f. 1. n. 1—15. f. 2. n. 1—13. cum oſſ. intermaxill. et palat. VI. f. 3. n. 1—10. f. 28. n. 1—12. ſine lamina dentes tegente VI. f. 35. poſtquam alveoli disparuerunt VI. f. 36. fetus I. f. 15. n. 15.

—— maxillae inferioris IV. f. 1. n. 45. f. 2. n. 27. f. 3. n. 42. VI. f. 33. n. 1—15. f 34. n. 1—10. effracta lumina dentes tegente VI. f. 35. poſtquam proceſſ. alveo. disparuit f. 36. fetus VI. f. 37. n. 12. infantis 7. ann. VI. f. 38. dentes in alveolis f. 39. in apertis ſaccis f. 40. ſecund. longitud. diſſecta XV. f. 1.

—— metacarpi pollicis II. n. 43. III. n. 45. XII. f. 1. n. 8—13. in vola f. 2. n. 10—14. conjunct. cum multang. major. XII. f. 21. n. 15—17. fetus XII. f. 25. n. 1—3. indicis II. n. 44. III. n. 46. in dorſo XII. f. 1. n. 14—19. in vola f. 2. n. 26. 31. conjunctio cum capitato f. 21. n. 18—23. fetus XII. f. 28. n. 1—3. digiti medii II. n. 48. III. n. 46. in dorſo XII. f. 1. n. 20. 21. conj. cum capitato XII. f. 21. n. 24—27. f. 22. n. 6. a poſter. f. 22. n. 1—11. ab anter. f. 23. n. 1—10. digiti annularis II. n. 46. III. n. 47. in dorſo XII. f. 1. n. 22. conjunc. cum hamato XII. f. 21. n. 28—32. digiti auricularis II. n. 47. III. n. 48. in dorſo XII. f. 1. n. 23. conj. cum hamato XII. f. 21. n. 33—36.

Index.

Offa, metatarfi pollicis II. n. 84. III. n. 84. XIV. f. 1. n. 14 — 16. f. 2. n. 19 — 25. f. 3. n. 13. f. 35. n. 1 — 10. f. 36. n. 1 — 10. infantis neonati XIV. f. 37. 38. per longitudinem diffectum XV. f. 15. digiti fecundi II. n. 85. III. n. 85. XIV. f. 1. n. 17 — 19. f. 2. n. 36. f. 3. n. 15. digiti tertii II. n. 86. III. n. 86. XIV. f. 1. n. 20. f. 2. n. 37. f. 3. n. 16. digiti quarti II. n. 87. III. n. 87. XIV. f. 1. n. 21. f. 2. n. 38. f. 3. n. 16. digiti quinti II. n. 88. III. n. 88. XIV. f. 1. n. 22. f. 2. n. 39. 40. f. 3. n. 17. 18.

—— multangulum maius. II. n. 39. III. n. 40. in dorfo XII. f. 1. n. 4. in vola f. 2. n. 5. ab inter. f. 13. n. 1 — 6. ab exter. f. 14. n. 1 — 5. conjunct. cum off. metacarpi XII. f. 21. n. 1 — 4. fetus XII. f. 24. n. 6.

—— — — — minus II. n. 40. III. n. 41. in dorfo XII. f. 1. n. 5. in vola f. 2. n. 6. a fuper. f. 15. n. 1 - 4. ab infer. XII. f. 16. n. 1 — 4. conj. cum off. metacarpi f. 21. n. 5. 6. fetus XII. f. 24. n. 7.

—— nafi propria IV. f. 1. n. 36. f. 3. n. 4. f. 4. n. 7. f. 5. n. 1. f. 6. n. 3. f. 7. n. 3. VI. f. 13. n. 1 — 5. f. 14. n. 1 — 6. fetus I. f. 15. n. 16. VI. f. 15. n. 1 - 4. f. 16. n. 1 - 4.

—— naviculare carpi II. n. 35. III. n. 36. in dorfo XII. f. 1. n. 1. in vola f. 2. n. 1. ab infer. XII. f. 5. n. 1 — 6. ab exter. f. 6. n. 1 — 6. in fetu XII. f. 24. n. 1. 2.

—— naviculare tarfi II. n. 79. III. n. 80. XIV. f. 1. n. 8. 9. XIV. f. 2. n. 11. 12. f. 3. n. 8. f. 8. n. 1 — 6. f. 9. n. 1 — 4. fetus maturi XIV. f. 24. n. 1 — 5. f. 25. n. 1 — 3.

—— occipitis III. n. 10. IV. f. 3. n. 15. f. 4. f. 5. n. 1 — 16. f. 6. n. 1 — 19. fetus I. f. 15. n. 5. IV. f. 8. n. 1 — 12. f. 9. n. 1 — 6.

—— palatinum cum maxilla fuperiore et intermaxillari VI. f. 3. n. 11 — 24. f. 4. n. 1 — 13. f. 5. n. 1 — 11. f. 6. n. 1 — 9. f. 7. n. 1 — 8. cum fphenoideo VI. f. 8. n. 25 — 33. cum maxillari VI. f. 28. n. 13 — 19.

—— papyraceum f. planum IV. f. 1. n. 16. f. 3. n. 40. V. f. 11. n. 5. in fetu V. f. 20. n. 1.

—— patella I. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. n. 68. XIII. f. 3. n. 1 — 4. f. 4. n. 1 — 4. in fetu XIII. f. 11. n. 1 — 4. f. 12. n. 1 — 4. per longitud. diffecta. XV. f. 10.

—— phalanges manus, pollicis prima, II. 2. 48. III. n. 50. XII. f. 1. n. 24 — 31. f. 2. n. 16 — 21. fetus mat. XII. f. 26. n. 1 — 3. fecunda II. n. 49. III. n. 51. f. 2. n. 22 — 25. fetus XII. f. 27. n. 1 — 3. indicis prima II. n. 51. III. n. 52. XII. f. 1. n. 39 — 45. f. 2. n. 32 — 40. in fetu maturo XII. f. 29. n. 1 — 3. fecunda. II. n. 52. III. n. 53. XII. f. 1. n. 46 — 53. f. 2. n. 41 — 48. in fetu XII. f. 30. n. 1 — 3. tertia II. n. 53. III. n. 54. XII. f. 1. n. 54 — 60. f. 2. n. 49 — 54. in fetu maturo. XII. f. 31. n. 1 — 3. digiti medii prima II. n. 54. III. n. 55. XII. f. 22. n. 12 - 18. f. 23. n. 11 — 17. fecunda. II. n. 55. III. n. 56. XII. f. 22. n. 19 — 26. f. 23. n. 18 — 25. tertia II. n. 56. III. n. 57. XII. f. 22. n. 27 — 33. f. 23. n. 26 — 32. digiti annularis prima II. n. 57. III. n. 58. fecunda II. n. 58. III. n. 59. tertia II. n. 59. III. n. 60. digiti auricularis prima. II. n. 60. III. n. 61. fecunda II. n. 61. III. n. 62. tertia II. n. 62. III. n. 63.

—— phalanges pedis, pollicis prima. II. n. 89. III. n. 91. XIV. f. 1. n. 24 — 28. f. 2. n. 28 — 32. f. 35. n. 11 — 18. f. 36. n. 11 — 17. infantis neonati. f. 37. fecunda. II. n. 90. XIV. f. 1. n. 29 — 33. f. 2. n. 33 — 35. f. 35. n. 19 - 25. f. 36. n. 18 - 24. infantis neonati. f. 38. digiti fecundi prima II. n. 91. III. n. 92. XIV. f. 1. n. 34 — 38. fecunda II. n. 92. XIV. f. 1. n. 39 — 41. tertia II. n. 93. XIV. f. 1. n. 42 — 44. digiti tertii prima II. n. 94. III. n. 93. fecunda II. n. 95. tertia II. n. 96. III. n. 94. digiti quarti prima II. n. 97. III. n. 95. fecunda II. n. 98. III. n. 96. tertia II. n. 99. III. n. 97. digiti quinti prima II. n. 100. III. n. 98. fecunda II. n. 101. III. n. 99. tertia II. n. 102. III. n. 100.

Offa pififorme. II. n. 38. III. n. 39. XII. f. 2. n. 4. f. 15. n. 9. f. 11. f. 12. fetus XII. f. 24. n. 5.

—— pubis II. n. 19. III. n. 18. IX. f. 7. n. 19 — 30. f. 8. n. 21 — 26. in fetu maturo. IX. f. 9. n. 14 — 18. f. 10. n. 6.

—— radius. II. n. 31. III. n. 32. XI. f. 15. n. 1 — 16. f. 16. n. 1 — 13. f. 17. n. 1 — 4. f. 18. n. 1 — 4.

—— facrum II. n. 17. III. n. 15. IX. f. 1. n. 11 — 15. f. 2. n. 1 — 12. f. 3. n. 3. n. 1 — 10. embrionis I. f. 19. fecund. longitud. diffect. XV. f. 2.

—— fcapula II. n. 22. III. n. 25. XI. f. 5. n. 1 — 17. f. 6. n. 1 — 12. f. 7. n. 1 — 11. fetus maturi XI. f. 8. n. 1 — 11. f. 9. n. 1 — 9. f. 10. n. 1. — 6.

—— fefamoideum manus internum. II. n. 50. III. n. 49. in vola. XII. f. 2. n. 15. f. 32. f. 33. in fetu maturo XII. f. 34. n. 1. 2.

—— — pedis externum: III. n. 90. XIV. f. 2. n. 26. XIV. f. 18. f. 19. internum. III. n. 89. XIV. f. 2. n. 27. officulum fetus maturi XIV. f. 34.

—— fphenoideum. IV. f. 4. n. 10. a fuperior. V. f. 9. n. 1 - 19. cum offe frontis. V. f. 15. n. 9 — 22. cum offe palatino VI. f. 8. n. 1 — 24. fetus maturi. V. f. 21. n. 1 — 15.

—— fternum. X. f. 1. n. 1 — 15. f. 2. n. 1 — 15. f. 3. corpus f. 1. n. 6. f. 2. n. 6. fetus. I. f. 16. 17.

—— talus f. aftragalus. II. n. 77. III. n. 77. XIV. f. 1. n. 5 - 7. f. 2. n. 8 — 10. f. 3. n. 5 — 7. f. 6. n. 1 — 6. f. 7. n. 1 — 8. fetus maturi XIV. f. 22. n. 1 — 6. XIV. f. 23. n. 1 - 7. diffectus XV. f. 13.

—— temporum V. f. 2. n. 1 — 17. f. 8. n. 1 — 12.

—— tibia II. n. 69. III. n. 70. XIII. f. 5. n. 1 — 17. f. 6. n. 1 — 18. f. 7. n. 1 — 8. f. 8. n. 1 — 4. fetus maturi XIII. f. 15. n. 1 — 7. f. 16. n. 1 — 7. fecund. longitud. diffecta. XV. f. 10. pars fuper. diffecta. I. f. 25.

—— triquetrum II. n. 37. III. n. 38. in dorfo. XII. f. 1. n. 3. in vola f. 2. n. 3. a fuperior. f. 9. n. 1 — 3. ab infer. f. 10. n. 1 — 3. in fetu. XII. f. 24. n. 4.

—— ulna II. n. 33. III. n. 34. XI. f. 19. n. 1 — 15. f. 20. n. 1 — 9. fetus maturi XI. f. 21. n. 1 — 8. f. 21. n. 1 - 5.

—— unguis f. lacrymale IV. f. 1. n. 35. f. 3. n. 39. VI. f. 17. n. 1 — 6. f. 18. n. 1 — 6. f. 19. n. 1 — 4. f. 20. n. 1 — 4.

—— vertebrae. fyntaxis ab anter. VIII. f. 1. n. 1 — 30. a pofterior. f. 2. n. 1 — 31. a latere f. 3. n. 1 — 31. fetus maturi ab anter. VIII. f. 4. n. 1 — 36. a pofter. f. 5. num. 1 — 56.

colli: atlas VII. f. 19. n. 1 — 15. f. 20. n. 1 — 15. f. 21. n. 1 — 9. fetus maturi. f. 22. n. 1 — 9. f. 23. n. 1 — 9. f. 27. n. 1 — 10. f. 28. n. 1 — 16. epiftropheus. VII. f. 24. n. 1 — 8. f. 25. n. 1 - 10. f. 26. n. 1 — 7. f. 27. n. 1 — 10. f. 28. n. 1 - 16. colli tertia VII. f. 29. n. 1 - 10. f. 30. n. 1 - 10. feptima II. n. 13. III. n. 12. VII. f. 31. n. 1 — 13. fex vertebrae colli et arcus atlantis VIII. f. 1. n. 1 — 7. eaedem cum arcu pofteriori atlantis. VIII. f. 2. n. 1 — 7. corpora vertebrar. colli f. 3. n. 1 - 7. fine atlante. f. 4. n. 1 — 6. f. 5. n. 1 — 6.

— — dorfi, corpora 12. vertebr. VIII. f. 1. et f. 3. n. 8 — 19. arcus f. 2. n. 8 — 9. fetus vert. dor. ab ant. VIII. f. 4. n. 7 — 18. a pofter. f. 5. n. 7 — 18. vertebra feptima dorfi a pofter. VII. f. 32. n. 1 — 7

I n d e x.

1 — 7. a ſuperiori f. 33. n. 1 — 10. ab inferiori. f. 34. n. 1 — 11. duodecima III. n. 13.

Oſſa: Vertebr. lumborum. corpora quinque vertebrarum. VIII. f. 1. n. 20 — 24. f. 3. n. 20 — 24. arcus f. 2. n. 20 — 24. fetus maturi ab anteriori. VIII. f. 4. n. 19 — 23. a poſter. f. 5. n. 19 — 23. diſſectae. XV. f. 2. lumborum prima II. n. 16. lumborum tertia. VII. f. 35. n. 1 — 10. f. 36. n. 1 — 12.

— — ſpuriae oſſis ſacri IX. f. 1. n. 1 — 5. f. 2. n. 1. 2. f. 3. n. 6. 7. fetus maturi. VIII. f. 4. n. 24 — 28. f. 5. n. 24 — 28.

— — ſpuriae oſſis coccygis. VIII. f. 4. n. 29 — 32. f. 5. n. 29 — 32. IX. f. 4. n. 1 — 4. f. 5. n. 1 — 4. f. 6. n. 1 — 4.

— vomer, ab anter. IV. f. 1. n. 38. f. 4. n. 15. VI. f. 21. n. 1 — 5. f. 22. n. 1 — 6. fetus maturi. VI. f. 23. n. 1 - 4.

Oſſiculum ovale in ligam. thyreoid. LXVI. f. 3. n. 8.

— — — ſubrotundum. LIV. f. 26. f. 27.

Oſſicula auditus : vid. incus, malleus, ſtapes.

Oſtia canal. oſſeor. ſemicircul. LV. f. 4. n. 7. 8. minus ſemicircul. LV. f. 11. n. 8. f. 12. n. 8.

— — glandularum mucipar. inteſt. rect. LXX. f. 12. n. 4.

Oſtiola ductuum ejaculat. LXXV. f. 4. n. 11. 11.

— — — — proſtaticor. LXXV. f. 4. n. 14. 14.

— — folliculorum mucip. in duct. cyſt. LXXIII. f. 1. n. 5.

— — glandularum Cowperi. LXXV. f. 4. n. 17. 17.

— — ramorum in interna facie venae radialis et cruralis. CXXIX. f. 3. et 4.

Oſtiolum ductus pancreatici acceſſ. LXIX. f. 1. n. 9.

— — foraminis ovalis patens pueri trimeſtris. CLXXXII. f. 5. n. 7.

Oſtium aquaeductus veſtibuli. V. f. 8. n. 9.

— — arter. carotidis. CXVII. f. 4. n. 13.

— — — coronariarum. CXVII. f. 4. n. 9. 10. CXVIII. f. 1. n. 15. 16.

— — — ſubclaviae. CXVII. f. 4. n. 14.

— — canalis naſo - palatini VI. f. 2. n. 11.

— — commune ductus pancreatici. LXVIII. f. 9. n. 10. LXIX. f. 1. n. 8.

— — externum aquaeductus veſtibuli. LV. f. 7. n. 7.

— — — — — — — — cochleae. LV. f. 7. n. 8.

— — modioli. LV. f. 11. n. 17. f. 12. n. 17.

— — ſinus frontalis. V. f. 2. n. 6. f. 15. n. 7.

— — — — ſphenoidalis V. f. 15. n. 12.

— — trunci commun. arter. carot. et ſubcl. CXVII. f. 4. num. 12.

— — vrethrae muliebr. LXXIX. f. 2. n. 11. LXXXVIII. f. 2. n. 3.

— — vaginae ab inter. LXXIX. f. 1. n. 23. f. 2. n. 9.

— — venae coronar. magn. CXVII. f. 1. n. 6.

— — venoſum ventric. dextri. CXVII. f. 1. n. 11. f. 3. n. 6. 6.

Ovaria. LXXIX. f. 1. n. 12. 14. f. 7. n. 1 — 4. f. 8. n. 7. 8. LXXXVII. f. 3. n. 2. f. 4. n. 2. LXXXVIII f. 5. n. 5. ovar. quint. menſ. gravid. diſciſſum. LXXXVII. f. 7. quart. menſ. f. 8. ovar. vertical. ſect. LXXIX. f. 9. f. 11. ovarium cum tuba diſciſſ. LXXXVII. f. 5. n. 1 — 6. f. 6. n. 1 — 4. ovar. gravid. diſciſſ. f. 7. radix ovarii. LXXXVII. f. 6. n. 1.

Ovum cum content. LXXXIX. f. 3. f. 4. octo hebdom. XC. f. 3. f. 4.

abortivum apertum. LXXXIX. f. 5. f. 7. abortiv. nov. ſeptim. XC. f. 1. apertum f. 2. abortivum ſine membr. decidua. XC. f. 5. apertum. f. 6. abortiv. cum decidua f. 7. diſciſſum. f. 8. in decidua cum filam. XC. f. 9. n. 4. f. 10. n. 4.

P.

Palatum molle. XXXI. f. 5. n. 2. f. 10. n. 18. LXV. f. 3. n. 7. 8. 9. f. 6. n. 2. f. 7. n. 5. f. 8.

— — ſtabile. LXV. f. 6. n. 1. f. 7. n. 18. 19.

Palmae plicatae cerv. uter. LXXIX. f. 6. n. 11. LXXXVII. f. 1. n. 8.

Palpebrae. LVI. f. 2. n. 1 — 5. f. 3. n. 2. 3.

Pancreas LXI. f. 1. n. 11. LXIII. f. 2. n. 15. LXVIII. f. 9. n. 9. LXIX. f. 1. n. 7. LXXI. f. 6. n. 1 — 3. LXXII. f. 1. n. 26. 27.

— — parvum. LXXI. f. 6. n. 4.

Papilla calcis major. LII. f. 10.

Papillae conicae linguae. LVII. f. 22. f. 23. n. 2.

— — fungiformes. LVII. f. 22. f. 23. n. 1. vertex. f. 24. magis auctae f. 25. a latere f. 26. n. 1.

— — lobuli Spigelii LXXII. f. 2. n. 18.

— — mammae. LXXX. f. 7. n. 13. f. 9. n. 1. 2. areola. n. 2.

— — renales. LXXIV. f. 8. n. 9 — 12. f. 13. n. 6. 6. diſciſſae n. 8. dilacer. LXXIV. f. 10. n. 1 - 20.

— — ſtriatae ſ. lineares. LVII. f. 22. n. 6.

— — tuberculatae. LVII. f. 22. f. 23. n. 3.

— — vallatae. LVII. f. 22. n. 5. 5.

Parotis. LXV. f. 1. n. 25. 25. LXVIII. f. 1. n. 30. acceſſoria. LXV. f. 2. n. 40.

Pelvis. LXXXVI. f. 2. n. 1 — 46. cum contentis. LXXXIX. f. 1. et 2.

— — renalis. LXXIV. f. 1. et 2. n. 6. f. 13. n. 13. f. 14. n. 7. 7.

Penis (ſine cute). LXXV. f. 6. n. 1 — 8. f. 7. n. 1 — 6. ſine corpor. cavernoſ. f. 8. n. 1 — 5. cum part. vicinis LXXVI. f. 8. n. 1 — 18. corpora cavernoſa LXXV. f. 4. n. 23. 23. 23. 23. f. 6. n. 2. glandis. LXXV. f. 4. n. 20. 20. f. 5. n. 4. 8. glandis corona. LXXV. f. 5. n. 4. glandis apex. LXXV. f. 5. n. 5. glandis colliculi. LXXV. f. 5. n. 6.

Pericardium LVIII. f. 1. n. 13. LXII. f. 1. n. 18. ab anteriori CXV. f. 5. facies poſter. f. 6. pars anter. CXVIII. f. 5.

Perichondrium in fem. XVI. f. 5. n. 4.

Periglottis. LVII. f. 27.

Perinaeum. LXXIX. f. 1. n. 21. f. 2. n. 16.

Perioſteum XVI. f. 4. f. 5. n. 3.

Peritonaeum. XXVII. n. 27. LXII. f. 1. n. 35. LXIX. f. 4. n. 1. ſuperf. exter. LXIV. f. 6. n. 1. 2. anterior. f. 5. cum arter. LXXII. f. 3.

Pes anſerinus. CLX. n. 202. 203.

Phalanx ſine epidermid. LII. f. 8.

Pharynx. LXVIII. f. 1.

Pilus ex ſupercilio LIII. f 12. n. 1 — 5.

Pinguedo adulti. LIII. f. 14. n. 3. fetus. f. 15. n. 2.

Placenta LXXXI. f. 3. LXXXIV. f. 2. n. 25. utero adhaerens. LXXXVIII. f. 1. n. 1. f. 5. n. 13. — XC. f. 1. n. 2. fac. extern. f. 3. n. 5. ſectio f. 2. n. 1. tumorem in utero fac. LXXXI. f. 1. n. 14. vaſa eam formant. LXXXIX. f. 6. n. 1. f. 7. n. 1. XC. f. 5. n. 1.

Planum orbitale IV. f. 1. n. 29. f. 3. n. 36. VI. f. 1. n. 4. f. 2. n. 2. ſemicirculare. IV. f. 3. n. 8. V. f. 1. n. 9.

Pleura, ſuperficies exter. LXIV. f. 4. ſuperfic. inter. f. 3. cum arter. LXVII. f. 7.

Plexus choroideus lateralis CLIII. f. 7. n. 12. medius CLIV. f. 9. n. 8. CLV. f. 6. n. 21. CLVI. f. 4. n. 14. 14. CLVII. f. 6. n. 4. 4.

— — choroidei cerebelli. CLVIII. f. 10. n. 6. 7. 8. f. 13. n. 10. 10. 11.

I n d e x.

Plexus nervorum.

— — — — brachialium nerv. CLIX. f. 4. n. 51. initium CLXVI. f. 1. n. 100. summa pars f. 2. n. 101. CLXVIII. f. 1. n. 128. 129. per macerationem turgidior. CLXXXI. f. 15. minor CLXXXI. f. 15. n. 13. 13.

— — — — cardiacus magnus Halleri CLXVII. num. 203. 212. CLXVIII. f. 1. n. 72. princeps nervus. CLXV. f. 1. n. 135.

— — — — coronarius anterior CLXVII. n. 213. origo praecipua. CLXVIII. f. 1. n. 78. filamenta. CLXXXII. f. 1. n. 29. nervea stamina CLXXXII. f. 1. n. 30—36. sinistri: rami. CLXXXII. f. 1. n. 40. 43. filamenta ad ventric. sinistrum CLXXXII. f. 1. n. 44. 45. nervea stamina CLXXXII. f. 2. n. 31—34. posterior. CLXVIII. f. 1. n. 95. CLXXXII. f. 1. n. 38. ejusdem fila nervea. CLXXXII. f. 1. n. 39. 40. ramus crassiusculus in septo ventriculor. CLXXXII. f. 1. n. 41.

— — — — hepaticus CLXX. n. 224. 227. CLXXI. n. 202. CLXXII. n. 103. 124.

— — — — hypogastricus. CLXIX. f. 1. n. 300. 308. CLXX. n. 133. 133. 133. 133. 133. 141. 141. 141. maximus CLXIX. f. 1. n. 377. minor n. 378. reticulares. n. 379. 380. ad latus intestini recti. n. 394.

— — — — iliacus CLXXIV. f. 1. n. 49. 49. CLXXVI. f. 1. n. 40. 40.

— — — — lienalis CLXXI. n. 203. 204. 205. 206. 207. CLXXII. n. 100.

— — — — mesentericus superior. CLXX. n. 234. CLXXI. n. 214. inferior CLXIX. f. 1. n. 292. CLXX. n. 125. 275.

— — — — oesophageus. CLXVIII. f. 2. num. 38. 71 — 73.

— — — — pulmonalis anterior. CLXVII. num. 137. CLXVIII. f. 2. n. 43. 43. posterior CLXVIII. f. 2. n. 54 — 67. CLXXI. n. 281 — 283. 285. 286. 288. 289. superficialis CLXVII. n. 132 — 136.

— — — — semilunaris s. solaris CLXIX. f. 1. n. 213. CLXX. n. 164 — 174.

Plex. pampiniformis in testic. LXXVII. f. 7. n. 7.

Plexus vasor. absorb. pone aortam. CXXXIX. n. 87.

— — — — — cruralis. CXXXVIII. f. 1. n. 20.

— — — — — iliacus. CXXXVIII. f. 1. n. 25. 25. 25. 25.

— — — — — glandularum axillarium. CXLVII. f. 5. n. 85. CXLVIII. f. 1. n. 104.

— — — — — ex glandulis pelvis. CXLI. n. 59.

— — — — — inter glandulas pulmonis (marginis obtusi) CXLIV. f. 2. n. 39.

— — — — — ovarii. CXL. n. 70. CXLI. n. 65.

— — — — — tibialis a CXXXIV. f. 1. n. 33.

— — — — — ad venam cruralem. CXXXVII. f. 2. n. 67.

— — — — — pone venam emulgentem sinistr. CXLI. n. 100.

Plexus venosus haemorrhoidalis externus. CXXV. f. 1. n. 28.

— — — iliacus. CXXV. f. 3. n. 37.

— — — pudendalis. CXXV. f. 1. n. 27. 27. etc.

— — — vaginalis. CXXV. f. 2. n. 35. 35. 35. 35.

— — — vesicalis. CXXV. f. 1. n. 29. 29. 29. cum vaginali conjunctus CXXV. f. 2. n. 36. 36. 36.

Plicae oesophagi longitudinales. LXVIII. f. 3. n. 2. majores obliquae LXVIII. f. 3. n. 1.

— — peritonaei. LXIX. f. 7. n. 7.

— — processuum ciliarium tres. LVII. f. 1. n. 1—4. f. 3. n. 8. 9. oculi bovilli. LVI. f. 16. n. 10.

Plicae ventriculi. LXVIII. f. 5.

Pons Varolii. CLV. f. 7. n. 10. 10. f. 8. n. 12. 12. 12. 12. sectus CLVI. f. 3. n. 18. 18. 19. 20. CLVIII. f. 15. n. 5. 5. 5. 6. 6. cum striis transversis. f. 11. n. 9. 9. 9. raphe CLV. f. 7. n. 11. CLVII. f. 1. n. 28. f. 17. n. 10.

Pori cutis. LII. f. 2. n. 2.

— — in plicis ventriculi. LXVIII. f. 5.

Praeputium penis. LXXV. f. 4. n. 21. 21. 21.

— — clitoridis. LXXIX. f. 2. n. 5.

Processus aliformis. VIII. f. 4. n. 37.

— — — alveolaris. IV. f. 1. n. 33. f. 4. n. 7.

— — — basilaris. IV. f. 4. n. 44. f. 5. n. 24. V. f. 5. n. 15. f. 6. n. 16.

— — — caudatus hepatis. LXIV. f. 2. n. 37.

— — — clinoideus anterior. IV. f. 5. n. 12. poster. IV. f. 5. n. 15. f. 9. n. 2.

— — — condyloideus. IV. f. 3. n. 47. f. 4. n. 43. V. f. 5. n. 12. fetus I. f. 15. n. 18. adult. II. n. 6.

— — — coracoideus. II. n. 24.

— — — coronoideus maxill. II. n. 7. IV. f. 3. n. 46.

— — — — — — ulnae. II. n. 34.

— — — jugalis s. malaris. IV. f. 1. n. 32. f. 3. n. 33. f. 4. n. 5.

— — — mammillaris III. n. 8. IV. f. 3. n. 21. V. f. 7. n. 12. f. 8. n. 3.

— — — mastoideus II. f. 4. IV. f. 2. n. 7.

— — — maxillaris. IV. f. 1. n. 24. f. 3. n. 31.

— — — nasalis IV. f. 1. n. 30. f. 3. n. 3. 7. f. 4. n. 4. f. 5. n. 2. f. 6. n. 14. f. 7. n. 4.

— — — orbitalis. IV. f. 1. n. 9. f. 3. n. 10. f. 5. n. 5. V. f. 1. n. 11. f. 15. n. 2. f. 16. n. 4.

— — — palatinus maxill. IV. f. 2. n. 17. f. 4. n. 10.

— — — — — oss. palat. IV. f. 4. n. 11.

— — — pterygoideus oss. palat. IV. f. 2. n. 21. 22.

— — — — — — — sphenoid. IV. f. 3. n. 27.

— — — sphenofrontalis. IV. f. 1. n. 23. f. 3. n. 29.

— — — sphenoidalis. IV. f. 4. n. 14.

— — — styloideus. III. n. 9. IV. f. 2. n. 20. f. 3. n. 24. f. 4. n. 29. V. f. 7. n. 8. f. 8. n. 4.

— — — temporalis. IV. f. 1. n. 25. f. 3. n. 30.

— — — turbinatus. V. f. 17. n. 6.

— — — unciformis. V. f. 17. n. 5.

Processus vertebrarum.

— — — atlantis: transversus cum radicib. VII. f. 19. n. 11. — 13. apex f. 21. n. 7. in fetu cum ap. cartilag. VII. f. 22. n. 7.

— — — epistrophei obliquus superior. VII. f. 24. n. 3. f. 25. n. 6. f. 26. n. 4. VIII. f. 1. n. 27. f. 2. n. 27. in fetu maturo. VIII. f. 4. n. 33. obliquus inferior VII. f. 24. n. 5. f. 25. n. 7. odontoideus. VII. f. 24. n. 2. f. 26. n. 2. f. 28. n. 10. VIII. f. 1. n. 26. f. 2. n. 25.

— — — vertebr. coll. obliqui superior VII. f. 28. n. 11. spinosus bifurcatus VII. f. 29. n. 4. spinosi. VII. f. 24. n. 6. 7. f. 25. n. 10. f. 26. n. 7. f. 28. n. 15. f. 29. n. 4. f. 31. n. 11. transversi VII. f. 24. n. 4. f. 25. n. 8. f. 26. n. 6. f. 28. n. 13. VIII. f. 1. n. 29. f. 2. n. 29. in fetu VIII. f. 4. n. 34. f. 5. n. 33.

— — — — — dorsi septimae processs. obliqu. VII. f. 32. n. 5. 6. f. 33. n. 6. spinosus. VII. f. 32. n. 7. f. 33. n. 8. transversus VII. f. 32. n. 4. f. 33. n. 8. in fetu VIII. f. 4. n. 35. f. 5. n. 34.

— — — vertebr. lumbor. in fetu transvers. VIII. f. 4. n. 36. f. 5. n. 36.

— — — zygomaticus. IV. f. 1. n. * ad 25. f. 2. n. 10. f. 3. n. 25. f. 4. n. 25. fetus I. f. 15. n. 8.

Promontorium in pelvi IX. f. 1. n. 14.

Pro-

I n d e x.

Promontorium in tympano. LV. f. 2. n. 2. 3. f. 3. n. 5.
Protuberantia occipit. externa IV. f. 2. n. 12. f. 3. n. 16. f. 4. n. 38. V. f. 5. n. 2. interna. IV. f. 5. n. 25. V. f. 6. n. 1.
— — — in cavo tympani. LV. f. 2. n. 2 — 5. 7. f. 3. n. 6. 8. f. 7. n. 3. 4.
Prostata LXXV. f. 1. n. 11. 11. f. 4. n. 12. 13. LXXVI. f. 2. n. 4. f. 3. n. 5.
Pulmones: dexter LVIII. f. 1. n. 14. 15. LXII. f. 1. n. 13 - 15. LXIV. f. 1. n. 13 — 15. f. 2. n. 28 — 30. ab anter. LXVII. f. 1. n. 1 — 9. a posterior. f. 2. n. 1 — 7. a latere f. 3. n. 1 — 9. sinister LVIII. f. 1. n. 16. 17. LIX. f. 1. n. 13. 14. LXII. f. 1. n. 16. 17. LXIV. f. 1. n. 11. 12. f. 2. n. 26. 27. ab anterior. LXVII. f. 1. n. 10 - 16. a posteriori f. 2. n. 8 — 14.
Pulpa testic. LXXVII. f. 6. n. 1 — 2. f. 7. n. 1 — 2.
Puncta lacrymalia LVI. f. 3. n. 8. 9. f. 5. n. 4. 5.
Pupilla. LVI. f. 17. n. 10. f. 18. n. 5. f. 20. n. 22. f. 21. n. 14. LVII. f. 3. n. 10.
Pylorus LVIII. f. 1. n. 25. LIX. f. 1. n. 36. LXI. f. 1. n. 6. LXII. f. 2. n. 34. LXIII. f. 2. n. 11. LXVIII. f. 4. n. 6. f. 6. num. 3. f. 8. num. 3. f. 9. num. 6. cum valvula. LXIX. f. 1. n. 2. f. 4. n. 6. limbus muscularis. LXVIII. f. 7. n. 7.
Pyramides Ferrenii LXXIV. f. 8. n. 16. f. 10. n. 10 — 4. f. 11. n. 5.
subſtant. cortic. LXXIV. f. 8. n. 17.
— — medullaris. LXXIV. f. 8. n. 18.
areolae ſ. baſes LXXIV. f. 9. n. 3.
ſegmenta. LXXIV. f. 8. n. 7.
Pyramis oſſea veſtibuli. LV. f. 5. n. 9.

R.

Ramus oſſ. iſchii adſcendens ſ. inferior IX. f. 7. n. 13. f. 8. n. 15. deſcendens ſ. ſuperior. IX. f. 7. num. 19. f. 8. num. 14.
— — — pubis deſcendens ſ. inferior. IX. f. 7. n. 19. f. 8. n. 22. horizontalis ſ. ſuperior. IX. f. 7. num. 20. f. 8. num. 21.
Raphe pontis Varolii CLV f. 7. n. 11.
Rectum inteſtin. LXIII. f. 1. n. 41. LXIV. f. 2. n. 50. LXX. f. 12. n. 2 — 5. inverſum aethiopis. LIII. f. 6.
Renes: dexter LXI. f. 1. n. 14. LXIII. f. 2. n. 17. LXIV. f. 1. n. 2. f. 21. n. 41. LXXIV. f. 1. n. 1 — 6. fetus LXXIV. f. 6. n. 1. ſiniſter LXI. f. 1. n. 15. LXIII. f. 2. num. 18. LXIV. f. 1. n. 20. f. 2. n. 40. f. 2. n. 1 — 6. fetus LXXIV. f. 7. n. 1. verticalit. diſciſſi LXXIV. f. 8. n. 1 — 20. per longitud. diſciſſi f. 11. n. 1 — 5. f. 13. n. 1 — 14. corroſi. LXXIV. f. 12. n. 1. 2. margines convexi externi LXXIV. f. 1. et 2. n. 2. interni f. 1. et 2. n. 3. extremitas f. 1. et 2. n. 5. ſubſtant. cort. LXXIV. f. 13. n. 4. 4. 4. 4. tubuloſa LXXIV. f. 13. n. 5. 5. cortic. papill. LXXIV. f. 10. n. 1 — 2. 1 — 2. medullar. papill. LXXIV. f. 10. n. 2 - 3. 2 — 3. ſuperficies renis. LXXIV. f. 1. n. 1. f. 2. n. 1. f. 9. n. 1 — 4. fornix vaſculoſus LXXIV. f. 8. n. 13. f. 10. n. 2. 2. ſeptum cortic. ſ. columna cort. f. 8. n. 4.
Renculi ſ. lobi. LXXIV. f. 8. n. 1. ſubſt. cortic. LXXIV. f. 8. n. 3.
Rete arterioſum articulare genu. XCI. n. 527.
— — — — carpi dorſale CXI. f. 2. n. 77. 89.
— — — — tarſi ex art. malleol. infer. XCI. n. 648.
— — — — ex ulnari interoſſea et collateral. XCII. n. 225.
Rete Malpighii in lingua bovilla. LVII. f. 28. n. 2.
— — teſticuli LXXVII. f. 9. n. 3.
— — vaſ. abſorb. in pulm. CXLIV. f. 1. n. 9. 10. 11. 15. f. 2. n. 56.
— — venoſum articulare condyloideum poſterius. CXX. f. 1. n. 129.
— — — — carpi profundum. CXXX. f. 1. n. 70. f. 2. n. 68.
— — — — dorſale carpi ſuperficiale. CXXIX. f. 2. n. 50.
— — — — — — manus.
pollicis. CXXIX. f. 2. n. 25.
indicis CXXIX. f. 2. n. 28.
digiti medii CXXIX. f. 2. n. 31.
— — annularis. CXXIX. f. 2. n. 34.
— — — — — — naſi. CXIX. f. 1. n. 123.
— — — — labii ſuperioris CXIX. f. 1. * * ad n. 114.
— — — — palpebrae inferioris CXIX. f. 1. num. 106. 106.
— — ſuperioris. CXIX. f. 1. n. 172. 172.
— — — — penis CXXV. f. 1. n. 25. 25. 25.
— — — — volare ſuperficiale carpi. CXXIX. f. 1. n. 33. rete venoſum manus CXXIX. f. 1. n. 32. 32. 32. volar. ſuperf. pollicis CXXIX. f. 1. n. 27. volare ſuperficiale indic. CXXIX. f. 1. num. 28. digiti medii. CXXIX. f. 1. n. 29. digiti annularis. CXXIX. f. 1. n. 30. digiti auricularis. LXXIX. f. 1. num. 31.
Reticulum choroideae. LVI. f. 19. n. 1. 2.
— — — Malpighii. LII. f. 2. n. 3. f. 3. n. 2. f. 4. f. 6. n. 2. f. 11.
Retina corpori vitreo ſubjecta. LVII. f. 3. n. 5. 6. portio f. 2. n. 1. 2. 4. cum venis f. 6. n. 3. f. 7. n. 4. 6.
Rima anguſta ventric. cerebr. CLVII. f. 4. n. 11. 11.
— — glottidis XXXI. f. 10. n. 22.
— — in plano orbital. IV. f. 1. n. 29.
— — meatus auditorii. LIV. f. 8. n. 16. 17.
Roſtrum ſphenoidale V. f. 10. n. 1. VI. f. 8. n. 21.
Rugae coeci inteſt. LXIX. f. 8.
— — coli LXIX. f. 8. n. 7.
— — in tunicis nerv. craſſ. LXIX. f. 6. n. 7.
— — in vagina LXXIX. f. 1. n. 22. 22.
— — inteſtin. craſſ. LXIX. f. 6. n. 10.
— — palati LXV. f. 6. n. 4. f. 7. n. 20.
— — ventriculi LXVIII. f. 6. n. 10.

S.

Saccus coecus ventriculi LIX. f. 1. n. 33. LXI. f. 1. n. 5. LXIII. f. 1. n. 31. f. 2. n. 10. LXVIII. f. 4. n. 5.
— — dentis VII. f. 18. n. 2.
— — hernioſus in embryone. LXXXIX. f. 6. n. 4.
— — lacrymalis LVI. f. 5. n. 8.
Scala tympani LV. f. 5. n. 15.
— — veſtibuli. LV. f. 5. n. 16.
Scapha. LIV. f. 8. n. 9 — 10.
Scapula. II. n. 22. III. n. 25. XI. f. 5. n. 1 — 17. f. 6. n. 1 - 12. f. 7. n. 1 — 11. fetus maturi XI. f. 8. n. 1 — 11. f. 9. n. 1 — 9. f. 10. n. 1 — 6.
Sciſſura inter anthelicem. LIV. f. 8. n. 18.
Sclerotica oculi bovilli LVI. f. 9. n. 1. lamina fuſca. LVI. f. 10. n. 1 — 3.

I n d e x.

Scrotum. LXXVII. f. 1. n. 1—3.
Secundae. LXXXVIII. f. 1. n. 8. f. 3. n. 12.
Sella turcica IV. f. 5. n. 13. V. f. 9. n. 1. tuberculum n. 5.
Semicanalis tenſor. tymp. XXXII. f. 16. n. 5. LV. f. 1. n. 8. f. 2. n. 8.
Septum cochleae LV. f. 5. n. 17.
— — corticale renum LXXIV. f. 8. n. 4.
— — inter corpora cavern. penis LXXV. f. 6. n. 3. f. 8. n. 4. 5. 5.
— — lucidum CLIII. f. 7. n. 9. 9. 9. 9. f. 9. n. 6. ventriculus CLVI. f. 5. n. 7. laminae CLIV. f. 8. n. 8. 8. CLVI. f. 5. n. 6. 6.
— — narium XXXI. f. 10. n. 10. f. 12. n. 10. LIV. f. 2. n. 5. 6. 8. 11. f. 3. n. 3.
— — ſcroti LXXVII. f. 1. n. 3. f. 2. n. 1. 2.
— — uteri LXXIX. f. 6. n. 8.
— — ventriculorum cordis CXVII. f. 1. num. 17. fig. 3. n. 11.
Sinus cordis dexter CXIV. f. 2. n. 34. 35. CXV. f. 1. n. 13. f. 2. n. 12. ſiniſter CXIV. f. 2. n. 32. CXV. f. 2. n. 4. 4. fac. anter. CXIII. f. 1. f. 2.
— — ethmoidalis IV. f. 7. n. 8.
— — frontalis IV. f. 5. num. 4. f. 7. n. 2. oſtium V. f. 15. num. 7.
— — maxillaris IV. f. 7. n. 7. VI. f. 2. n. 1. f. 3. n. 1.
— — mucoſi inteſtini recti LXX. f. 12. n. 5.
— — ſphenoidalis IV. f. 6. n. 17. f. 7. n. 9. V. f. 10. n. 1. oſtium f. 15. n. 12.
Sinus venoſi.
— — — circularis Ridleyi CXXI. f. 4. n. 23. 23. f. 6. n. 5. 5. 5. 5.
— — — lateralis ſ. transverſus dexter CXXI. f. 3. n. 31. 31. f. 4. n. 28. 28. 28. ſiniſter CXXI. f. 6. n. 4. 4.
— — — longitudinalis inferior CXXI. f. 2. n. 10. 10. f. 3. n. 29. 29. ſuperior CXXI. f. 1. n. 5. 6. f. 2. n. 7. 7. 7. f. 3. n. 26. 27. 28.
— — — occipitales anteriores CXXI. f. 4. n. 30. f. 6. n. 8. 8. poſter. CXXI. f. 4. n. 34. CXXI. f. 6. n. 9. 9.
— — — ophthalmici CXXI. f. 4. n. 21. 21.
— — — perpendicularis ſ. torcular Herophili CXXI. f. 2. n. 11. 11. f. 3. n. 30. 30.
— — — petroſi inferiores CXXI. f. 4. n. 27. 27. ſuperiores CXXI. f. 4. n. 26. 26. f. 6. n. 7. 7.
— — — cavernoſus dexter et ſiniſter CXXI. f. 4. n. 24. ſiniſter CXXI. f. 6. n. 6.
— — — foraminis magni oſſis occipitis CXXI. f. 6. n. 10. 10.
Spatium album triangulare. CLVIII. f. 15. n. 17. 17.
— — — inter chorion et amnion. LXXXIV. f. 4. n. 1.
Spina canal. nerv. commun. LV. f. 11. n. 21. f. 12. n. 21.
— — cribroſa VI. f. 8. n. 84.
— — criſtae oſſis ilium anterior ſuperior IX. f. 7. n. 5. f. 8. n. 10. in fetu f. 9. n. 3. ſpina anterior inferior IX. f. 7. n. 6. f. 8. n. 11. in fetu f. 9. n. 4. poſterior ſuperior IX. f. 7. n. 10. poſter. infer. IX. f. 7. n. 11. f. 8. n. 6.
— — maxillae inferior. externa IV. f. 1. n. 46. interna IV. f. 2. n. 29.
— — naſalis maxill. ſuper. IV. f. 1. n. 34. f. 3. n. 34. f. 6. n. 13.
— — — oſſis frontis IV. f. 6. n. 2. V. f. 1. n. 8. f. 15. num. 5.
— — oſſis iſchii IX. f. 7. n. 15. f. 8. n. 18.
— — palatina IV. f. 4. n. 12.
— — ſcapulae III. n. 26.
Spina ſphenoidalis. IV. f. 4. n. 23. V. f. 9. n. 15. fig. 10. n. 9. f. 15. n. 22.
Squamula oſſ. ſphenoid. V. fig. 10. n. 13. VI. fig. 8. n. 9.
Stapes. XXXII. f. 21. n. 1. 2. LIV. f. 4. n. 7. auct. f. 23. n. 1—4. nat. magnit. f. 24. f. 25. LV. f. 1. n. 6.
Stellula Verheyenii. LXXIV. f. 9. n. 4.
Sternum X. f. 1. n. 1 — 15. f. 2. n. 1 — 15. f. 3. corpus X. f. 1. n. 6. f. 2. n. 6. fetus I. f. 16. 17.
Striae albae p. corp. ſtriatum CLIV. f. 10. n. 12. CLV. f. 3. n. 8. 8.
— — — ventriculi quart. CLVIII. f. 5. 6. 7. 8. 9. num. 3. 3.
— — transverſae chordar. CLIII. f. 6. n. 10. 10. 10. 10.
— — undulatae cerebr. CLIV. f. 3. n. 4.
Subſtantia alba cerebelli CLVI. f. 4. n. 15. CLVII. fig. 1. n. 26.
— — — — perforata cerebr. CLV. f. 8. n. 3. CLVI. f. 1. n. 13. CLVII. f. 1. n. 21. f. 5. n. 17. 17.
— — albida thalam. CLV. f. 9. n. 11.
— — cinerea ſ. cortic. cerebr. CLIII. f. 6. n. 3. 3. 3. CLVIII. f. 22. n. 3. 3. 3.
— — corticalis papill. renum LXXIV. f. 10. n. 1—2.
— — — — — pyramid. Ferrenii LXXIV. f. 8. n. 17.
— — — — — renum LXXIV. f. 13. n. 4. 4. 4. 4.
— — — — — renculi LXXIV. f. 8. n. 3.
— — — intermedia ſ. tertia cerebri CLVIII. f. 22. num. 4. 4. 4.
— — — medullaris ſ. alba cerebri CLIII. f. 6. num. 4. 4. 4. CLVIII. f. 22. n. 2. 2. 2.
— — — — — papillae renum LXXIV. f. 10. n. 2—3. 2—3.
— — — — — pyramid. Ferrenii. LXXIV. f. 8. n. 18.
— — — nigra crur. cerebr. CLV. f. 6. n. 17. 17. CLVI. f. 1. n. 9. f. 3. n. 23. CLVI. f. 4. n. 12. CLVIII. f. 15. n. 11. 11.
— — — pulpoſa ſub dente VII. f. 18. n. 3.
— — — tubuloſa renum. LXXIV. f. 13. n. 5. 5.
Sulci arter. mening. mediae in oſſ. bregm. V. f. 4. n. 2.
— — — — — — — — ſphenoid. IV. f. 5. n. 21.
— — — — — — — — frontis IV. f. 5. n. 6.
— — caroticus IV. f. 5. n. 16.
— — capſulae ſuprarenalis. LXXIV. f. 1. n. 17. f. 2. num. 17.
— — cerebri CLIV. f. 3. n. 6. 6. 6. 6.
— — cerebelli in parte poſteriore. CLV. f. 1. n. 22. 22. inferiore CLV. f. 8. n. 32. anteriore CLVI f. 3. n. 12. major ſuperior CLVII. f. 11. n. 10. 10. 10. f. 12. n. 7. 7. 7. f. 13. n. 3. 3. CLVIII. f. 4. n. 2. 2. 2. 2. f. 11. n. 12. f. 14. n. 7. 7. 7. 7.
— — glandis penis LXXV. f. 5. n. 7.
— — inter lobos cerebri CLIII. fig. 6. num. 11. f. 7. n. 3. 4.
— — in medulla oblongata CLVI. f. 3. num. 13. 14. f. 4. n. 6. CLVIII. fig. 15. n. 2. fig. 19. n. 1.
— — lateralis cerebelli CLVI. fig. 3. n. 10. 10.
— — longitudinalis oſſ. bregmat. V. f. 3. n. 11.
— — naſalis oſſ. unguis VI. f. 18. n. 1.
— — nervi olfactorii CLV. f. 7. n. 6. f. 9. n. 6.
— — ſinus longitudinalis ſuperioris V. f. 16. n. 2.
— — — — — — — oſſ. occip. IV. f. 5. n. 27. V. f. 6. n. 3.
— — — occipital. poſt. V. f. 6. n. 5.
— — — transverſi IV. f. 5. n. 28. V. f. 6. n. 4.
— — ſupraorbitalis V. f. 15. n. 4. f. 16. n. 6.

Sulci

Index.

Sulci vomeris VI. f. 21. n. 1. f. 22. n. 1.
Supercilium LVI. f. 3. n. 1.
Superficies orbital. oſſ. malae IV. f. 1. n. 22.
Sutura coronalis IV. f. 1. n. 3. f. 3. n. 13.
— — intermaxillaris IV. f. 2. n. 19. f. 4. n. 9.
— — lambdoidea IV. f. 2. n. 4. f. 3. n. 14.
— — ſagittalis IV. f. 1. n. 2. f. 2. n. 3.
— — ſquamoſa IV. f. 1. n. 15. f. 3. n. 19.
Symphys maxill. II. n. 9. IV. f. 1. n. 47. f. 2. n. 28. VI. f. 33. n. 3.
Synchondroſis oſſ. pubis IX. f. 7. n. 22. f. 8. n. 24. in fetu f. 9. n. 15.
— — — — ſacro-iliaca IX. f. 3. n. 1.

T.

Taenia ſemicircularis dextri lateris CLV. f. 1. n. 12. fibrae n. 12. pars poſterior CLVII f. 2. n. 36. ſiniſtri lateris CLIII. f. 8. n. 56. f. 9. n. 7. 7. CLIV. f. 8. n. 12. 12. fibrae CLV. f. 1. n. 10. 11. pars anterior CLVI. f. 1. n. 14. poſterior f. 6. n. 5. 5.
Talus II. n. 77. III. n. 77. XIV. f. 1. n. 5—7. f. 2. n. 8—10. f. 3. n. 5—7. f. 6. n. 1—6. f. 7. n. 1—8. fetus maturi XIV. f. 22. n. 1—6. XIV. f. 23. n. 1—7. diſſectus f. 8. n. 1—12.
Tarſus palpebr. LVI. f. 7. n. 2. 3.
Tela celluloſa LXXV. f. 3. n. 8. 8.
Tendo abductoris digiti auricularis XLI. f. 11. n. 6. 7.
— — — — — — minimi pedis XXXI. f. 18. n. 5.
— — — — indicis XLI. f. 13. n. 5. princip. XLI. f. 14. n. 3. extrem. XLI. f. 14. n. 4.
— — — — pollicis manus, longi: XXX. n. 83. XLI. f. 18. n. 5. 7. f. 19. n. 10. 12. brevis: XLI. f. 16. n. 9 alterius f. 17. n. 9.
— — — — — — pedis XXXI. f. 18. n. 5. XLVI. f. 12. n. 1—3. f. 13. n. 12.
— — achillis XXVI. n. 130. XXVIII. n. 112. XXX. n. 123. XLV. f. 9. n. 11. 12. f. 10. n. 17. 18. XLVIII. f. 6. n. 3. per maceration. in fila ſolutus. XLVII. f. 7.
— — adductoris femoris longi: XLIII. f. 3. n. 7. 8. f. 4. n. 4. brevis: XLIII. f. 1. n. 7. 8. f. 2. n. 4—7. magni: XXIX 69. * XLII. f. 17. num. 15. f. 18. num. 11. 12.
— — — — — pollicis pedis, extremum. XXXI. f. 20. n. 24. XLI. f. 24. n. 8 XLVI. f. 14. n. 18. 21.
— — anconaeorum communis. XXVIII. n. 62. XXIX. n. 40. XL. f. 6. n. 15. 17. f. 7. n. 12. longi: XL. f. 7. n. 13. interni: XXVII. n. 48. XL. fig. 6. n. 18. f. 7. n. 10. 11. 14. parvi: XL. f. 8. n. 5.
— — anterioris auriculae XXXII. f. 2. n. 4.
— — attollentis auriculae XXVIII. n. 8. XXX n. 7. XXXII. f. 1. n. 6. f. 2. n. 2.
— — bicipitis brachii (radio inſertus) XXVI. n. 71. XXX. n. 62 XL. f. 4. n. 3. princip: XL. f. 3. num. 7. 8. extremum: XL f. 3. n. 10.
— — — — femoris XXVIII. n. 103. XXIX. n. 71. XXX. n. 110. XLIII. f. 9. n. 13. extremum. XLIII. f. 9. num. 15. 16.
— — biventris cervicis, inter ventres. XXIX. num. 2. XXXVIII. f. 22. n. 16—20. 22—24. f. 23. n. 17—19.
— — brachialis interni (ulnae inſertus) XXVI. num. 77. XXVII. n. 46. caudae. XL. fig. 1. n. 6. oxtremum XL. f. 1. n. 8.
— — cervicalis deſcendentis. XXXVI. f. 3. n. 18—22. 24—27. f. 4. n. 28—31.
Tendin. circumflexi palati mollis. XXXI. f. 14. n. 10. XXXIII. f. 9. n. 4. f. 10. n. 1.
— — coccygei XXXIII. f. 41. n. 1. f. 42. n. 1. 2.
— — complexi. XXXVII. f. 22. n. 25—27. f. 23. n. 20—26. princip. ſuperfici ventris tendin. XXXVII. f. 22. n. 28. f. 23. n. 27.
— — compreſſoris naſi. XXXII. f. 2. n. 12.
— — communis abductoris et flexoris digiti minimi. XLI. f. 6. n. 18.
— — communis extenſoris lumbricalium et interoſſeorum XXIX. n. 56.
— — communis fleroris brevis, et adductoris pollicis ac transverſalis pedis. XXXI. f. 18. n. 19. f. 19. n. 16. fig. 20. n. 32.
— — — — iliaci interni et pſoae majoris. XXIX. n. 59.
— — — — peronei longi et brevis XXX. n. 127. d.
— — — — rectorum lateralium et inferior oculi. XXXII. f. 24. n. 4.
— — — — ſacrolumbalis et longiſſimi dorſi. XXXVI. f. 4. n. 15. * 17—26.
— — conſtrictoris pharyngis linea uniens. XXXI. fig. 6. num. 13.
— — coracobrachialis tendinea ſuperficies. XXXIX. f. 7. n. 6. f. 8. n. 4.
— — cruralis XLIV. f. 7. n. 10.
— — cucullaris. XXVIII. n. 24—27. pars occipitalis XXX. n. 32. pars ſpinoſcapularis et acromialis. XXX. n. 33.
— — deltoidei. princip. XXXIX. f. 11. n. 3—10. f. 12. n. 6—13. extrem. XXXIX. f. 11. n. 11. f. 12. n. 14.
— — diaphragmatis. XXVII. n. 30. XXXV. f. 7. n. 26—35. f. 2. n. 29. f. 11. n. 16. arcus tendineus. XXXV. f. 1. n. 25.
— — digaſtrici maxillae inferioris. XXXIII. f. 18. num. 2. f. 19. n. 2.
— — erectoris penis. XXXIII. f. 37. n. 1.
— — extenſoris brevis digitorum pedis. XLVI. f. 2. n. 5. 7. 9. 11.
— — extenſoris communis digitorum manus. XXIX. n. 51. XXX. n. 79. XLI. f. 1. n. 13. 16—18. 19. 20. 21. ad digitum annularem. XLI. f. 6. n. 13.
— — — — digiti minimi man. XLI. f. 1. n. 24—39. XLI. f. 6. n. 17.
— — — — indicis XLI. f. 6. n. 9.
— — — — longi digitorum pedis XXVI. n. 139. XXX. n. 129—132. XLVI. f. 1. n. 14—17. 20. a. b. c. d. 21. 22.
— — — — — pollicis pedis. XXVI. n. 142. XXX. n. 135. XLVI. f. 11. n. 17. 18. 19.
— — — — majoris pollicis (manus) XXVIII. n. 74. XXX. n. 86. XLI. f. 22. n. 12. 13. 14. f. 23. n. 14.
— — — — minoris pollicis (manus). XXVIII. n. 72. XXX. n. 85. XLI. f. 23. n. 12. 13.
— — externi mallei XXXII. f. 18. n. 6.
— — flexoris brevis communis digitorum pedis. XXXI. f. 18. n. 7. 8. XLVI. f. 6. n. 2. 4. 9. 11. 12.
— — — — digiti annularis. XLI. f. 10. n. 10. f. 11. num. 8.
— — — — — — minimi pedis. XXX. n. 140. XXXI. f. 20. n. 7.
— — — — brevis pollicis manus. XLI. f. 20. num. 11. 12.
— — — — — — — pedis (tendinoſi apices oſſi. ſeſam. inſerti) XXVII. n. 65. XXXI. f. 20. num. 25. 26. XLVI. f. 12. n. 4—6. f. 13. n. 12. XLVI. f. 15. n. 7. 8. f. 17. n. 9. f. 18. n. 11.

Index.

Tendin. flexoris longi digitorum pedis XXVI. n. 133. XXVII. n. 92. XXIX. n. 81. XXX. n. 145. XLVI. f. 7. n. 5. 6. 8. f. 8. n. 9. 10. f. 9. n. 1—3. 7—14.

— — — — — communis. XXXI. f. 19. n. 10.

— — — — — pollicis manus XXVI. n. 98. XXVII. n. 57. XLI. f. 21. n. 19. 20. 21—23.

— — — — — — — pedis. XXIX. n. 83. XXX. n. 143. XXXI. f. 18. n. 18. XLVI. f. 9. n. 23—25. gaſtrocnemii externi XLV. f. 10. n. 12. 13.

— — gaſtrocnemii interni XLV. f. 10. n. 8. 9. 10. communis utriusque XLV. f. 10. n. 15. pars tendinea intermedia gaſtrocnemiorum. XLVIII. f. 6. n. 2.

— — gemini ſuperioris, extrem. XLII. f. 11. n. 5. gemini inferioris, extrem. XLII. f. 11. n. 8.

— — glutaei maximi XXX. n. 105. XLII. f. 1. n. 9. glutaei medii XXVIII. n. 88. XLII. f. 2. n. 5. f. 3. n. 7. glutaei min. XLII. f. 4. n. 5. f. 5. n. 7.

— — gracilis XXVI. n. 119. XXVII. n. 85. XXIX. n. 68. XXX. n. 118. XLIV. f. 5. n. 1. 4. 5.

— — iliaci interni XLII. f. 14. n. 14. f. 15. n. 4. fibrae tendineae: XLII. f. 14. n. 12. 13.

— — indicatoris XXVIII. n. 84. XLI. f. 12. n. 11. 13.

— — infraſpinati, extrem. XXXIX. f. 6. n. 7. ſuperficies tendin. XXXIX. f. 6. n. 6.

— — interoſſeorum externorum manus in vola XLI. f. 8. n. 7. 10. 13. in dorſo XLI. f. 9. n. 7. 10. 13—16. interoſſeorum internorum manus in dorſo manus XLI. f. 6. n. 6. 8. 12. 16. in vola manus XLI. f. 7. n. 6. 8. 10. 12. f. 8. n. 10—13.

— — interoſſeorum externorum pedis. XXXI. f. 20. n. 11. 15. 19. 20. a dorſo pedis XLVI. f. 3. n. 9. 12. 15. 18. a planta pedis XLVI. f. 4. n. 7. 9. 11. 13. tertii XLI. f. 6. n. 14. interoſſeorum internorum XXXI. f. 20. n. 9. 13. 17. XLV. f. 5. n. 6. 8. 10.

— — interſpinalis lumborum. XXXVI. f. 10. n. 4. 5.

— — latiſſimi dorſi. XXVIII. n. 29—31. XXXIX. f. 1. num. 14. f. 2. n. 18. 25. f. 3. n. 6. ad criſtam oſſis ilium XXX. n. 35. ad coſtas, apices XXX. n. 36—38.

— — levatoris ani XXXIII. f. 31. n. 6. f. 32. n. 8.

— — — — ſcapulae capit. tendin. XXXVII. f. 13. n. 11. 14. f. 14. n. 10. extrem. XXXVII. f. 13. num. 17. f. 14. n. 12.

— — longiſſimi dorſi. XXVIII. n. 47. XXXVI. f. 5. n. 2—13. f. 6. n. 23—26.

— — longi colli. XXXVII. f. 6. n. 13. 14. 22. 23. capita: XXXVII. f. 7. n. 13—22. caudae: XXXVII. f. 6. n. 16. 23. f. 7. n. 23—29.

— — ligamenti plantaris longi. XXXI. f. 19. num. 20. f. 20. n. 5.

— — lumbricalium manus. XLI. f. 3. n. 25. 28. 30. 32. primi XLI. f. 6. n. 10.

— — — — — pedis. XLVI. f. 9. n. 16. 18. 20. 22.

— — maſſeteris. XXXIII. f. 20. n. 3. 5. f. 21. n. 1. 2. 3.

— — multifidi ſpinae XXXVI. f. 1. n. 28—74. extrem. XXXVI. f. 2. n. 13—18. capita XXXVI. f. 2. n. 7—12.

— — mylohyoideorum linea. tend. XXXII. f. 29. n. 8.

— — obliqui externi abdominis XXXIV. f. 1. n. 22. obliqui interni abdominis XXXIV. f. 3. n. 11. f. 5. n. 12.

— — obliqui oculi ſuperioris XXXII. f. 22. n. 11. f. 25. n. 10. 11.

— — obturatoris externi XXIX. n. 64. XLIII. f. 8. n. 8. princip. XLIII. f. 7. n. 7. obturatoris interni. XXIX. n. 62. XLII. f. 10. n. 6.

— — occipitalis XXVIII. n. 1. XXX. n. 1. XXXII. f. 1. n. 1.

Tendin. omo-hyoidei XXXII. f. 31. n. 6.

— — palmaris longi XLI. f. 26. n. 19. princip. XLI. f. 26. n. 18.

— — pectinei XLIII. f. 5. n. 8. f. 6. n. 5.

— — pectoralis majoris XXXIX. f. 4. n. 12. 14. f. 5. n. 5. 7. pectoralis minoris XXXVIII. f. 21. n. 7—10.

— — peronei brevis XXVIII. n. 119. XXIX. n. 87. XXX. n. 127. d. XXXI. f. 19. n. 17. f. 20. n. 1. f. 21. n. 1. XLV. f. 1. n. 9—11.

— — peronei longi XXVI. n. 136. XXVIII. n. 117. XXIX. n. 85. XXX. n. 126. XXXI. f. 19. n. 18. f. 20. n. 2. f. 21. n. 2. XLV. f. 4. n. 8. f. 3. n. 9—12. f. 5. n. 13—17. nodi XXXI. f. 21. n. 2. a. b.

— — peronei tertii XXX. n. 134. XLVI. f. 1. n. 25. 26.

— — piriformis XLII. f. 6. n. 5. f. 7. n. 6. 7. 8.

— — plantaris XXVI. n. 131. XXVIII. n. 115. XXX. n. 124. XLV. f. 11. n. 10. 11.

— — poplitei XXIX. n. 77. XLIV. f. 9. n. 1. 3.

— — pronatoris teretis XL. f. 19. n. 4. 6. f. 20. n. 2. f. 21. n. 5.

— — pterygoidei externi XXXIII. f. 15. n. 5. extrem. f. 17. n. 7. pterygoidei interni XXXIII. f. 15. n. 2. f. 16. n. 3.

— — profundi XXVI. n. 92. XXVII. n. 55. XLI. f. 3. n. 14. 16—23.

— — pſoae majoris XXVII. n. 35. XLII. f. 12. n. 20. princip. XLII. f. 12. n. 15—19. f. 13. n. 7—11. 12—16. pſoae minoris XXVII. n. 33. XLII. f. 16. n. 13. 14. princip. XLII. f. 16. n. 10. 11.

— — pyramidalis XXXIV. f. 7. n. 4.

— — quadrati femoris XLII. f. 8. n. 3. f. 9. n. 3.

— — quadrati lumborum XXXVI. f. 13. n. 11. 13. f. 14. n. 11—15. quatuor capita XXXVI. f. 14. n. 16—19.

— — radialis externi longi XXVII. n. 50. XXVIII. n. 67. XXIX. n. 43. XXX. n. 74. XL. f. 13. n. 8. 9. f. 14. n. 8. 9. princip. XL. f. 13. n. 6. f. 14. n. 5. radialis externi brevis XXVIII. n. 69. XXIX. n. 45. XXX. n. 76. XL. f. 11. n. 25. 26. f. 12. n. 67. princip. XL. f. 11. n. 22. f. 12. n. 5. ſuperfic. tend. XL. f. 11. n. 23. radialis interni XL. f. 9. n. 19. 20.

— — recti abdominis XXVI. n. 57. XXXIV. f. 6. n. 9—11. 16—19.

— — recti capitis anterioris majoris. XXXVII. f. 18. n. 10—12. f. 19. n. 5—8. minoris XXXVIII. f. 6. n. 6. poſterioris majoris XXXVIII. f. 2. n. 3. minoris XXXVIII. f. 1. n. 3. lateralis XXXVIII. f. 5. n. 6.

— — recti femoris XXVI. n. 122. XXX. n. 114. XLIV. f. 1. n. 1—3. f. 2. n. 1—3.

— — rhomboidei majoris XXVIII. n. 37. rhomboidei minoris XXVIII. n. 35.

— — ſartorii XXVI. n. 113. XXVIII. n. 108. XXX. n. 101. XLIV. f. 3. n. 1. 3. 4.

— — ſacrolumbalis XXIX. n. 14. 15. XXXVI. f. 3. n. 12—17.

— — ſcaleni anterioris XXXVII. f. 11. n. 7. caudae n. 9—11. ſcaleni medii. XXXVII. f. 4. n. 10—12. f. 5. n. 10. caudae f. 4. n. 13—19. f. 5. n. 11—17. ſcaleni poſterioris XXXVII. f. 12. n. 8. caudae n. 10. 11.

— — ſemimembranoſi XXIX. n. 66. XXX. n. 119. XLIII. f. 11. n. 17. 19. 21. f. 12. n. 13. 14.

— — ſemiſpinalis cervicis XXXVI. f. 6. n. 1—6. 7—11.

— — — — — dorſi XXXVI. f. 9. n. 1—5. caudae XXXVI. f. 9. n. 7—13.

— — ſemitendinoſi XXVI. n. 120. XXX. n. 107. XLIII. f. 9. n. 17. 19. f. 10. n. 20.

— — ſerrati poſtici inferioris XXVIII. n. 38.

Ten-

I n d e x.

Tendin. ſolei XLV. f. 8. n. 6. 7. 10. 11. f. 9. n. 7. 9.
— — ſplenii capitis XXXVII. f. 26. n. 12—14. extremi XXXVII. f. 26. n. 16.
— — ſplenii colli XXVIII. n. 47. XXXVII. f. 1. n. 12. 13. 15—17.
— — ſtapedii XXXII. f. 16. n. 9. f. 21. n. 4.
— — ſternocleido-maſtoidei XXVIII. n. 19. extrem. XXXVII. f. 24. n. 9. f. 25. n. 5.
— — ſterno-hyoidei XXXI. f. 1. n. 27. XXXII. f. 27. n. 9.
— — ſublimis XXVI. n. 90. XLI. f. 4. n. 13—16. 19. 21. 23. 25. apices et cornua XLI. f. 4. n. 26—28.
— — ſubclavii XXVI. n. 65. XXXVIII. f. 19. n. 5.
— — ſubſcapularis XXVII. n. 39. extrem. XXXIX. f. 15. n. 14.
— — ſupinatoris brevis XL. f. 17. n. 5—7. longi XXX. n. 69. XL. f. 16. n. 7. 8. princip. XL. f. 16. n. 5.
— — ſupraſpinati XXXIX. f. 16. n. 4. f. 17. n. 5.
— — ſtylopharyngei XXXIII. f. 27. n. 10.
— — temporalis XXX. n. 6. XXXIII. f. 12. n. 5. 6. f. 13. n. 3. f. 14. n. 5. 6.
— — tenſoris tympani XXXII. f. 16. n. 6. f. 19. n. 2. f. 20. n. 2. — tenſor vaginae femoris XLIV. f. 4. n. 1. 3.
— — teretis majoris XXVII. n. 41. XXXIX. f. 9. n. 6. f. 10. n. 4.
— — teretis minoris XXXIX. f. 13. n. 6. f. 14. n. 5.
— — tibialis antici XXVI. n. 144. XXX. n. 137. XXXI. f. 19. n. 12. f. 20. n. 31. f. 21. n. 3. XLV. f. 6. n. 14. f. 7. n. 3.
— — tibialis poſtici XXVI. n. 134. XXVII. n. 90. XXVIII. n. 121. XXIX. n. 19. XXX. n. 46. XLV. f. 12. n. 6. 7. 8. f. 13. n. 12—14. f. 14. n. 1—10.
— — trachelo-maſtoidei XXVIII. n. 47. princip. XXXVII. f. 20. n. 14—20. f. 21. n. 14—19. extrem. XXXVII. f. 20. n. 21. f. 21. n. 21. ſuperfic. tend. XXXVII. f. 21. n. 20.
— — transverſalis cervicis XXVIII. n. 47. XXXVII. f. 15. n. 13. f. 17. n. 14—18. princip. XXXVII. f. 15. n. 14—16. capita XXXVII. f. 16. n. 6—9. extrem. XXXVII. f. 15. n. 17. f. 17. n. 19.
— — transverſi abdominis XXXIV. f. 8. n. 13—20. f. 9. n. 19. f. 10. n. 11—14.
— — triangularis ſterni XXXIV. f. 8. n. 29—32. XXXVIII. f. 7. n. 11—13.
— — tricipitis XXX. n. 66. XL. f. 6. n. 15—18. f. 7. n. 12.
— — ulnaris externi XXVIII. n. 77. XL. f. 10. n. 22. 23. f. 11. n. 21. f. 15. n. 8. 9. princip. XL. f. 10. n. 19. f. 15. n. 5.
ulnaris interni XXVIII. n. 79.
— — vaſti externi XXX. n. 112. XLIV. f. 6. n. 5. f. 7. n. 5. 6.
— — vaſti interni XXX. n. 117. XLIV. f. 6. n. 2. f. 7. n. 2.
Tentorium cerebelli CLV. f. 6. n. 20. 20.
Teſtes vide corpora quadrigemina poſteriora.
Teſticuli LXXVII. f. 3. n. 2. f. 4. n. 3. fetus, in abdomine LXXVIII. f. 1. n. 6—8. ſitus in fetu f. 2. n. 15. 16. 19. 20. f. 3. n. 11. 12. f. 4. n. 9. f. 5. n. 14. 15. macerat. LXXVII. f. 8. pulpa f. 6. n. 1. 2. f. 7. n. 1. 2. rete LXXVII. f. 9. n. 3. plexus pampiniformis LXXVII. f. 7. n. 7.
Teſtulae dentium. VII. f. 11. a—h. f. 13. a—d. f—i.
Thalami optici CLIII. f. 8. n. 7. 7. f. 9. n. 8. 8. CLIV. f. 8. n. 10. 10. 11. 11. f. 11. n. 9. 9. 9. 9. CLV. f. 1. n. 8. 8. 9. f. 2. n. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 4. f. 3. n. 5. 5. 6. 7. 7. f. 6. n. 4. 4. 4.
Theca cornu Ammonis CLVII. f. 8. n. 5. 5. 6. 6. f. 12. n. 25. 25. proceſſ. unciformis n. 26. 26.
Tonſillae XXXI. f. 5. n. 3. LVII. f. 22. n. 2. 2. LXV. f. 3. n. 11. f. 6. n. 8. f. 7. n. 7. 8. f. 8. n. 11.
Torcular Herophili ſ. ſinus perpendicularis CXXI. f. 2. n. 11. 11. f. 3. n. 30. 30.
Trabeculae auriculae CXIII. f. 1. n. 165—169. 176. 177.
— — — hymenis LXXIX. f. 2. n. 10.
Trabes carneae ſ. muſcul. retiform. ventri. cord. CXVII. f. 1. n. 16. 16. f. 3. n. 10. 10. CXVIII. f. 1. n. 8.
Trachea LXI. f. 1. n. 2. LXIII. f. 2. n. 7. LXVI. f. 2. n. 11.
Tractus albi tres ad emin. candic. CLVII. f. 2. n. 33—34. 35. 35.
— — albus medull. oblong. CLVI. f. 4. n. 7. 7.
— — ſpiralis foraminul. LV. f. 11. n. 15. 16. f. 12. n. 15. 16.
— — tenuiſſimus ad corp. ſtriat. CLIV. f. 8. n. 16. 16. f. 11. n. 3. 3. CLV. f. 9. n. 24. 24. CLVI. f. 3. n. 4. CLVII. f. 4. n. 26. 26.
Tragus LIV. f. 8. n. 6.
Trochanter major II. n. 64. III. n. 66. XIII. f. 1. n. 4. f. 2. n. 3.
minor II. n. 65. III. n. 67. XIII. f. 1. n. 6. f. 2. n. 13.
Trochlea calcanei XXIV. f. 8. n. 17. XXV. f. 2. n. 13. f. 4. n. 19. f. 5. n. 24.
— — — humeri II. n. 29. XI. f. 11. n. 19. in fetu f. 13. n. 11. f. 14. n. 9.
— — — oculi XXXII. f. 22. n. 5.
Tuba Eustachiana IV. f. 4. n. 33. V. f. 7. n. 9. XXXI. f. 10. n. 9. f. 12. n. 9. f. 13. n. 9. pars cartilag. LXV. f. 8. n. 5. 6.
— — Fallopiana LXXIX. f. 1. n. 5. 6. 8. 9. LXXXVII. f. 3. n. 1. LXXXVII. f. 4. n. 1. f. 5. n. 1. LXXXVIII. f. 5. n. 3. diſciſſa cum ovario LXXXVII. f. 5. n. 1—6.
Tuber cinereum in ventr. tertio. CLV. f. 8. n. 7. CLVI. f. 1. n. 21. f. 2. n. 21.
— — frontale. IV. f. 1. n. 5. f. 3. n. 2. V. f. 1. n. 2.
Tubercula thalam. CLIII. f. 9. n. 9. 9. CLV. f. 1. n. 9. f. 10. n. 19. 19. CLVI. f. 1. n. 18. 19. 20. f. 2. n. 18—20. CLVII. f. 5. n. 7. 7. 8. 8. f. 6. n. 8. 8.
Tuberculum articulare oſſ. temp. V. f. 7. n. 4.
— — — baſilare IV. f. 5. n. 30. V. f. 5. n. 14. f. 6. n. 14.
— — — humeri II. n. 26. 27. III. n. 29.
Tuberoſitas maxill. ſuper. IV. f. 2. * ad n. 19.
— — — oſſis ilium IX. f. 7. n. 9.
— — — oſſ. iſchii IX. f. 7. n. 14. f. 8. n. 17.
— — — tibiae II. n. 72.
— — — zygomatic. oſſ. jug. IV. f. 1. n. 21.
Tubuli Bellini ſ. pyram. Ferrenii LXXIV. f. 11. n. 5.
— — lactiferi LXXX. f. 7. n. 1—12. f. 8. n. 4.
— — oſſeus labyrinth. LV. f. 11. n. 7. f. 12. n. 7.
— — ſeminiferi LXXVII. f. 6. n. 1. f. 8. f. 9. n. 2.
Tunica albuginea teſticuli LXXVII. f. 3. n. 2. 3. f. 4. n. 1. 2. f. 9. n. 1.
— — interna ilei LXX. f. 8.
— — — — rugoſa inteſt. recti LXX. f. 12. n. 3.
— — — — ventriculi LXVIII. f. 6. n. 9.
— — — — f. villoſa ilei LXX. f. 4. n. 6.
— — muſculoſa coli LXIX. f. 2. n. 1. 2.
— — — — ilei LXX. f. 1. n. 1—5.
— — — — inteſt. craſſi. LXIX. f. 6. n. 4.
— — — — inteſt. craſſi et ilei LXIX. f. 6. n. 9.

Tuni-

Index.

Tunica nervea ilei LXX. f. 5. n. 1. 2.
— — — — inteſtinor. LXIX. f. 6. n. 5. LXX. f. 7. n. 1.
— — — — oeſophagi LXVIII. f. 3. n. 5.
— — — — ventriculi LXVIII. f. 6. n. 8.
— — vaginalis funic. ſperm. LXXVI. f. 3. n. 6.
— — — — teſticul. et funic. ſperm. LXXVI. f. 3. n. 5. LXXVII. f. 3. n. 1—6.
— — — — teſticuli propria LXXVII. f. 3. n. 4. 4. 4.
— — veſiculae felleae LXXIII. f. 1. n. 1—3.

U.

Umbilicus. XXVI. n. 52.
Unguis de pollice aethiop. LIII. f. 7. f. 8. digit. minim. pedis. f. 10.
— — ſ. calcar avis CLIII. f. 7. n. 15. 15.
Urachus LXII. f. 1. n. 34. LXIII. f. 1. n. 44. f. 2. n. 35. LXXV. f. 1. n. 2. f. 2. n. 3. fetus perfecti LXXVI. f. 6. n. 4—9. infant. octo dier. f. 7. n. 4—9.
Ureter dexter LXI. f. 1. n. 16. 16. LXIII. f. 2. n. 31. LXIV. f. 2. n. 43. LXIX. f. 4. n. 14. LXXIV. f. 1. n. 7. LXXV. f. 3. n. 4. oſtium n. 7. ſiniſter LXI. f. 1. n. 17. 17. LXIV. f. 2. n. 42. LXIX. f. 4. n. 14. LXXIV. f. 2. n. 7. f. 13. n. 14. 14. LXXV. f. 3. n. 4. oſtium n. 7.
Urethra cum ſin. mucoſis LXXV. f. 3. n. 3. f. 6. n. 4. LXXVI. f. 1. n. 11. membrana interior LXXV. f. 4. n. 22. 22. corpus ſpongioſum LXXV. f. 4. n. 19. 19. 19. Iſthmus LXXV. f. 4. n. 15. 15. iter urethrae LXXVI. f. 5. n. 4—5. bulbus LXXV. f. 4. n. 18. 18. 18. 18. LXXVI. f. 4. n. 6. oſtium femin. LXXIX. f. 2. n. 11. LXXXVIII. f. 2. n. 3.
Uterus LXXIX. f. 1. n. 1—4. pars anguſta LXXXII. f. 3. n. 2. fundus uteri LXXX. f. 4. n. 1. LXXXVII. f. 4. n. 1—3. diſſectus LXXIX. f. 6. n. 1. 2. 2. 7. 8—11. LXXX. f. 5. n. 1—17. LXXXVIII. f. 1. n. 8. f. 3. n. 12. cavum et craſſities LXXX. f. 5. n. 1—12. inverſus LXXXIII. f. 2. n. 1—3. f. 3. n. 1. 2. LXXXVII. f. 1. n. 1. 2. 3. f. 2. n. 1—6. f. 3. n. 1—6. virgineus. LXXX. f. 4. n. 1—9. diſſect. f. 6. n. 1—17. gravidus LXXXI. f. 1. n. 13—17. pars abſciſſa LXXXI. f. 2. n. 4. ſuperficies interna ubi membranae LXXXII. f. 2. f. 4. inverſ. LXXXII. f. 3. n. 1—6. cum content. pelvis LXXXIV. f. 1. n. 1—14. cum viſcerib. abdom. dextri lateris LXXXII. f. 1. n. 24—28. f. 2. n. 1. 2. 3. ſiniſtri lateris LXXXIII. f. 1. n. 1—36. loc. placent. LXXXI. f. 1. n. 14. LXXXIV. f. 2. n. 25. 28. cum fetu LXXXV. f. 1. n. 1—13. educto fetu LXXXV. f. 2. n. 1—3. gravidus noni menſis LXXXVIII. f. 1. n. 1—9. gravidus quinti menſis f. 2. n. 1—10. cum fetu f. 3. gravid. quarti menſis f. 4. tertii menſis f. 5. cervicis columnae LXXIX. f. 6. n. 9. 10. eminentiae uteri LXXXV. f. 2. n. 1. 2. fibrae orbiculares LXXXII. f. 3. n. 3. 4. fibrae circulares LXXXVII. f. 1. n. 6. labia orificii LXXX. f. 4. n. 6. 7. LXXXVIII. f. 5. n. 7. LXXXIX. f. 2. n. 21. 22. partes pone uterum gravidum. LXXXVI. f. 1. n. 1—32.
Uvea LVI. f. 17. n. 9. f. 18. n. 4. LVII. f. 7. n. 9.
Uvula XXXI. f. 5. n. 2. f. 10. n. 18. LXV. f. 3. n. 10. f. 6. n. 3. f. 7. n. 4.
— — veſicae urinariae. LXXV. f. 4. n. 7.

V.

Vagina. LXXXVIII. f. 2. n. 4. 5. ſecundum longitud. ſciſſa LXXIX. f. 1. n. 22. 23. f. 6. n. 3. 4. 5. 12—16. aperta LXXXVIII. f. 5. n. 6. valvuloſa pars LXXIX. f. 6. n. 12. cavitas rugoſa LXXIX. f. 3. n. 5. columna anterior LXXIX. f. 6. n. 13. minor n. 14. eminentia parva LXXIX. f. 6. n. 15. veſtibulum LXXIX. f. 4. n. 8.
Vagina antibrachii XX. f. 1. n. 2. f. 2. n. 2.
— — cruris XXIII. f. 3. n. 8. 9.
— — femoris XXIII. f. 3. n. 7.
— — humeri XX. f. 1. n. 9.
— — manus XX. f. 1. n. 4.
— — pedis XXIII. f. 3. n. 12.
Valvae duae valvulae coli LXIX. f. 6. n. 8.
Valvula Bauhini ſ. coli LXIX. f. 8. n. 8.
— — cerebri ad ventric. quartum CLV. f. 1. n. 16. 17. f. 7. n. 8. CLVIII. f. 3. n. 7.
— — cerebri ſ. velum interjectum Halleri. CLVII. f. 11. n. 5. f. 12. n. 8. 9.
— — conniventes duodeni LXIX. f. 1. n. 3.
— — — — — ilei LXX. f. 4. n. 7. ilei in furcam deſinens LXXI. f. 1. n. 2. 3.
— — — — — inteſtinales. LXX. f. 10. n. 1.
— — ductus cyſtici. LXXIII. f. 1. n. 4.
— — Eustachii CXVII. f. 1. n. 5.
— — foraminis ovalis in fetu quadrimeſtri CLXXXII. f. 3. n. 3. in fetu ſexti menſis CLXXXII. f. 4. n. 3. pueri trimeſtris CLXXXII. f. 5. n. 6. in puero ſesquienni CLXXXII. f. 6. n. 3.
— — jejuni LXXI. f. 4. n. 1. 2.
— — mitrales. CXVII. f. 3. n. 7. 8. 8. CXVIII. f. 1. n. 6. 7.
— — ſemilunares ſ. ſigmoideae CXV. f. 1. n. 17—19. CXVII. f. 2. n. 2—4. f. 4. n. 5—7. CXVIII. f. 1. n. 9—11.
— — tricuſpidales CXVII. f. 1. n. 12—14.
— — venae radialis et cruralis (in interiore facie) CXXIX. f. 3. et 4.
Vaſa abſorb. abdominis ſuperficial. duodecim CXXXV. f. 2. n. 21—32. circa umbilicum CXLVI. n. 60. 60. 60. 60. in parte inferiore n. 62. in ſuprema abdominis et infima thorac. parte n. 65. ſuperficialia ex abdom. et thorace n. 61. 61. ex abdom. n. 68. 68. ex integum. muſcul. abdominis CXLVIII. f. 1. n. 88.
— — — — anconaeorum CXLVII. f. 3. n. 73.
— — — — anti brachii juxta arter. interoſſeam CXLVII. f. 1. n. 24. alius truncus n. 25. juxta venam radialem f. 3. n. 65. alii trunci n. 66. juxta venam ulnarem n. 69. ex facie externa ſuperf. CXLV. f. 2. n. 14—25. facie interna CXLV. f. 2. n. 26—45. ſuperfic. in facie exter. f. 3. n. 2—13. in facie externa f. 3. n. 14—33.
— — — — arachnoideae CXLIX. f. 1. n. 9.
— — — — brachii, trunci profundi CXLIII. n. 128. dextri n. 136. 136. ſuperfic. CXLVIII. f. 1. n. 103.
— — — — capitis profunda et ſuperficialia CLI.
— — — — capſulae ſuprarenalis CXL. n. 86. CXLI. n. 74. CXLII. f. 2. n. 49.
— — — — cardiae CXLII. f. 2. n. 59.
— — — — cellulae vaſorum abſorb. CL. f. 9. f. 12. f. 13. f. 14.
— — — — cephalicus truncus CXLIII. n. 140. CXLVI. n. 77.
— — — — cerebelli CXLIX. f. 2. n. 2. 2.
— — — — cerebri inter lob. anter. et poſterior. CXLIX. f. 2. n. 1. 1. 1.
— — — — clunium CXXXV. f. 2. n. 35. CXL. n. 42. 42. 42. a clunib et lumbis CXLV. f. 1. n. 18.

Vaſa

Index.

Vasa absorb. colli in parte superiore et inferiore CXLVI. n. 73. 73. 74.
— — — — convoluta in glandula CL. f. 11.
— — — — cordis ex parte dextra superficiei anterioris posterioris et apicis CXLVIII. f. 1. n. 92 — 95.
— — — — cranii per foramen spinosum egredient. CXLIX. f. 3. n. 14. 14. infra cranium f. 1. n. 7.
— — — — cruralium vasor. post. CXXXVI. f. 2. n. 64. 68. 71.
— — — — cruris anter. exteriora CXXXIII. f. 1. n. 3 — 8. in facie interna f. 2. n. 4 — 9. anteriora communicantia CXXXIII. f. 3. n. 4 — 12. ex planta pedis superfic. CXXXIV. f. 2. n. 22. 24 — 27. in externa facie CXXXVI. f. 1. n. 32. interna n. 33 — 35. ex cruralib. CXXXVII. f. 2. n. 61. 62. CXXXVIII. f. 1. n. 22. f. 2. n. 39. ad crural. et hypog. art. f. 2. n. 52.
— — — — diaphragmatis CXLIII. f. 1. n. 77.
— — — — digitorum manus annul. et auric. CLXV. f. 2. n. 12. 13. medii et annul. CXLVII. f. 2. n. 23. CXLVII. f. 2. n. 21 — 27.
— — — — digitorum pedis, trium minor. et dorsi. CXXXIII. f. 3. n. 2.
— — — — dorsi CXLIII. n. 100. 100. 101. 101. 104. ex dorso et lumbis CXLV. f. 1. n. 19. 20. 20. CXLVI. n. 57. 58. in parte inferiore superficial. n. 59. 59. superficialia dorsi CLII.
— — — — ductus thoracicus CXXXVIII. f. 3. n. 26. 31. 32. CXXXIX. n. 109. principium CXLIII. n. 82. princ. a tertia lumborum vertebra n. 90. pars ductus CXL. n. 98. divisio in duos ramos CXLIII. n. 96. 97. CXLIV. f. 2. n. 33. locus angustat. n. 91. dilatat. n. 92. 94. insertio in venam subclav. et jugulam internam n. 98. ostium cum duplici valvula CXLIX. f. 5. n. 13.
— — — — ductus thoracicus minor CXLIII. n. 142. CXLIV. f. 2. n. 77. CXLIX. f. 4. n. 96. f. 5. n. 16. ostium cum simplici valvula f. 5. n. 19.
— — — — efferentia ex glandulis CL. f. 9. n. 2. f. 10. n. 2. f. 15. n. 2.
— — — — extremitatis superioris CXLVI. n. 56. dextri lateris CLI. a posteriori CLII. extremit. inferioris CXXXIX. n. 43 — 45. CXXXV. f. 2. n. 36. 36. 36. profunda sinistri lateris CLI. a poster. CLII.
— — — — femoris. CXXXIII. f. 1. n. 9 — 12. partis anter. n. 29 — 34. inter. anter. f. 2. n. 10 — 13. 14 — 51. 32 — 37. superf. CXXXIV. f. 2. n. 27. 29. 30. a clunibus n. 31. superf. partis superioris et posterioris CXXXV. f. 1. n. 9 — 14. anter. n. 8 — 15. 16 — 20. sup. intern. fac. n. 22 — 24. inter. fac. CXXXVI. f. 1. n. 36. profunda f. 4. n. 23. 25. CXXXVII. f. 1. n. 85. CXL. n. 41. vasa circumflexa CXXXVII. f. 2. n. 66.
— — — — fibulae CXXXVI. f. 3. n. 57.
— — — — flexoris longi ad caput breve in pinguedine CXXXIV. f. 3. n. 22.
— — — — frontis et regionis temporum superf. CXLVI. n. 104. trunc. CXLVI. n. 108.
— — — — funiculi spermatici CXXXIX. n. 95. 95.
— — — — genae et palpebr. CXLVI. n. 105.
— — — — genu in articulat. CXXXVII. f. 1. n. 75.
— — — — glandul. aort. trunc. mai. CXLVIII. f. 1. n. 100.
— — — — glandularum axillarium superiorum CXLIX. f. 5. n. 14. alii trunci CXLIII. n. 137. CXLIV. f. 2. n. 76. trunc. prof. CXLVII. f. 3. n. 86. 86. 86. major trunc. prof. n. 87. CXLVIII. f. 1. n. 105. alius 106.
— — — — gland. carotidis internae profund. CXLVII. f. 3. n. 93.
— — — — gland. colli, ex inferioribus CXLVII. f. 3. n. 101. ostium in ven. subclav. cum simpl. valvula n. 102. CXLIII. n. 121. 141. CXLIX. f. 5. n. 12. 17. 18. posterin duct. thor. minor. trunc. major CXLIV. f. 2. n. 74. 75. CXLIX. f. 4. n. 97.
Vasa absorb. gland. cristae oss. ilium. CXXXIX. n. 64.
— — — — — cruralis arteriae. CXLI. n. 53. 54.
— — — — — cucullaris et splenii capitis. CXLVIII. f. 1. n. 110.
— — — — — digastrici ad ventrem anter. CXLVI. n. 117. 118.
— — — — — glutaeorum CXXXVII. f. 1. n. 87. 89. 90.
— — — — — inguinalium in cavitate abdom. CXXXV. f. 2. n. 38. CXXXVI. f. 4. n. 29 — 31. CXXXIX. n. 52. 53. 57 — 59. CXL. n. 49. CXLI. n. 49. in spat. intercost. CXLIII. n. 105.
— — — — — iliacae art. ad division. CXXXIX. n. 71.
— — — — — intercostal. CXLIII. n. 108 — 114.
— — — — — iuguli CXLVI. n. 119.
— — — — — levatoris scapulae ad insertion. CXLIII. n. 131. 138. CXLVIII. f. 1. n. 112.
— — — — — ligamenti Fallopii pone lig. CXXXIX. n. 75. 75. ad arter. cruralem pone ligam. n. 68. 69.
— — — — — ad lineam albam CXLVI. n. 64.
— — — — — ad mammaria vasa CXLVII. f. 3. n. 89. CXLVIII. f. 1. n. 91.
— — — — — mamillaris processus CXLVII. f. 3. n. 95.
— — — — — maxillaris ad angul. inferioris CXLVIII. f. 1. n. 124. superfic. inter bas. et gland. maxill. CXLVI. n. 121. CXLVIII. f. 3. n. 92. 92.
— — — — — mediastini in cavo ad pericard. CXLVIII. f. 1. n. 81.
— — — — — mesentericar. inferior. CXLII. f. 2. n. 45.
— — — — — occipitalis CXLVI. n. 83. CXLVII. f. 3. n. 96.
— — — — — oesophag. et tracheae CXLIV. f. 2. n. 55.
— — — — — pectoralis majoris et obliqui extern. CXLVI. n. 66.
— — — — — pelvis CXLI. n. 58.
— — — — — poplitis CXXXVI. f. 4. n. 23. profund. CXXXVI. f. 1. n. 30. 31. superf. CXXXVII. f. 1. n. 63. 65. 66.
— — — — — psoae et art. crur. CXXXIX. n. 72.
— — — — — pulmon. ad marg. circa bronch. CXLIV. f. 2. n. 54.
— — — — — scaleni anter. CXLVIII. f. 1. n. 120.
— — — — — serrati magni CXLVII. f. 3. n. 83.
— — — — — sternocleidomastoidei. CXLVI. n. 88. 93. 102. 103.
— — — — — sterni CXLVIII. f. 2. n. 28.
— — — — — thyreoideae CXLIV. f. 2. n. 69. 71.
— — — — — tibialis CXXXIV. f. 1. n. 36.
— — — — — tracheae. CXLIV. f. 2. n. 70. 70.
— — — — — venae cavae CXLI. num. 57. CXLIII. n. 83. 84. 85.
— — — — — — — subclaviae. CXLVIII. f. 1. n. 84. 85.
— — — — — — — ulnaris extern. et intern. CXLVII. f. 3. n. 71
— — — — hepatis in convexa facie CXLII. f. 1. n. 8 — 11. 11 — 15. f. 2. n. 68 — 75. CXLVIII. f. 1. n. 86. facie intern. CXLII. f. 2. n. 64 — 67. in facie concava. n. 78 — 81. CXL. n. 97. ex substant. hepatis. n. 84. 86. ex parte gibba CXLIV. f. 2. n. 34. 35. diaphragma perforant. CXLIV. f. 2. n. 30. ex ligam. suspensor. CXLVIII. f. 2. n. 16. 30. ex ligam. sinistro. CXLII. f. 2. num. 61. 61. 63. 63.
— — — — humeri. part. superior. CXLVI. n. 75.
— — — — iejuni intest. profund. CL. f. 2. n. 4. 4. superfic. n. 5. 5. 6. 7. CXXXVIII. f. 3. n. 21. 22. 22.

l *Vas.*

Index.

Vaſ. abſorbent. iliacae arter. CXXXIX. num. 84. juxta eam. CXLI. n. 60. pone vaſa iliaca. n. 60.

— — — — iliaci plexus. CXL. n. 64.

— — — — intercoſtalia utriusque lat. CXLIII. n. 89. ſuperiora dext. lat. CXLIII. n. 122. 122. 122. 122. 122. intercoſtal. ſpatior. CXLIII. n. 117. 119. 102. 120. 123.

— — — — labii inferior. ſuperfic. CXLVI. num. 111. 113. 115.

— — — — lienis CXL. n. 90. 91. 92. CXLI. n. 75.

— — — — ligamenti hepatis lat. dextri CXL. n. 96. ſiniſtri CXL. num. 97. CXLII. f. 2. num. 61. 63. ſuspenſ. CXLVIII. f. 2. n. 16. 30.

— — — — linguae ex muſc. et gland. maxill. ſubmax. CXLVIII. f. 1. n. 127.

— — — — lumborum CXXXV. f. 2. n. 15—20. CXL. n. 44.

— — — — mammae. CXLVIII. f. 1. n. 102.

— — — — manus, ex dorſo. CXLVII. f. 2. n. 29. 33. ſuperfic. CXLV. f. 2. n. 46. prof. CXLVII. f. 1. n. 23.

— — — — maſſeteris ex integument. CXLVI. n. 109.

— — — — meningis durae CXLIX. f. 1. n. 5. 5. 5.

— — — — meningis piae. CXLIX. f. 1. n. 8. 8. 8.

— — — — muſculorum abdominis. CXLIII. num. 64. 64.

— — — — noduli vaſorum. CL. f. 6. n. 1. 1. 2. f. 15. num. 3.

— — — — occipitis. CXLVI. num. 80. 81. deſcendent. CXLVIII. f. 1. n. 108. ſuperfic. CXLIX. f. 4. n. 93.

— — — — ovarii plexus. CXL. n. 74. 75. 80. CXLI. n. 66. 66.

— — — — parotidis CXLVIII. f. 1. n. 123.

— — — — pectoris part. ſuper. et colli. CXLVI. num. 71. 71. 71. 72.

— — — — pectoralis majoris et ſuper. reg. abdominis. CXLVIII. f. 2. n. 25.

— — — — pedis dorſi CXXXIII. f. 1. n. 2. 2. 2. 2. f. 3. n. 3. poſtica. CXXXIV. f. 2. n. 20. 21.

— — — — pelvis CXXXIX. n. 70. 75. 76. 81—83.

— — — — penis CXXXV. fig. 2. num. 33. in dorſo CXXXIX. n. 46. 47—50.

— — — — peritonei CXXXVIII. f. 2. n. 41. CXXXIX. n. 60. CL. f. 5. n. 1. 2. 3. exiliſſima CL. f. 4.

— — — — peroneorum. CXXXIV. f. 1. n. 37. CXXXVI. f. 1. n. 28. f. 3. n. 33—36. CXXXVII. f. 1. num. 74. 75. 76.

— — — — plantae pedis. CXXXIII. f. 2. n. 2. 2. 2. 2. prof. CXXXIV. f. 2. num. 12. 13—25. CXXXVI. f. 2. n. 21—23.

— — — — pollicis pedis. CXXXIII. f. 2. n. 3.

— — — — portarum region. CLXII. f. 2. n. 82.

— — — — pſoae, pone eum. CXLIII. n. 70. 70.

— — — — pulmonum. CXLIV. f. 2. n. 53. 53. 53. 57. per foſſam n. 59. ſuperf. intern. n. 60. extern. n. 61. 62. 63. 63.

— — — — recti inteſt. CXXXVIII. f. 2. n. 57. CXL. num. 63.

— — — — renum ſuperf. CXXXIX. n. 98. 98. 98. 99. 99. 100. 100. CXL. n. 81. 81. 81. 82. 82. 82. ex hilo renali CXL. n. 83. 84. CXLII. f. 2. n. 36. 37. ex capſula ſuprarenali. LXL. n. 86. ſiniſtr. CXLI. num. 7. 4. CXLII. f. 2. n. 49.

— — — — retia in pulmon. CXLIV. f. 1. n. 9. 10. 11. 15. f. 2. n. 56.

— — — — ſacrae mediae art. CXXXVIII. f. 2. n. 67.

— — — — ſacri oſſis. CXL. n. 65.

— — — — ſaphena parva. CXXXVI. f. 1. num. 20. 21. 23. 25.

Vaſ. abſorbent. ſcrobiculi. CXLVI. num. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 70.

— — — — ſcroti. CXXXV. f. 2. n. 34.

— — — — ſincipitis CXLVI. n. 84. 88. 97. 99.

— — — — ſinus longitudinalis. CXXXVI. f. 1. n. 20. 21. 23.

— — — — temporalis regionis. CXLVIII. f. 1. num. 122. 122.

— — — — teſticuli. CXXXIX. n. 96. 96. 97. dextri. CXLII. f. 2. n. 38. ſiniſtri. CLI. tunic. vaginal. CLI tunic albugin. CXXXIX. n. 94.

— — — — thoracis. CXLVII. f. 3. n. 80. 80. 80.

— — — — thymi. CXLVIII. f. 1. n. 97.

— — — — tibialia poſtica CXXXVI. f. 1. n. 29. f. 3. n. 38. CXXXVII. f. 1. n. 67. 68. 70-72. antic. intern. CXXXIV. f. 1. n. 30—32.

— — — — tubae FALLOPIANAE CXL. n. 73. 73. CXLI. n. 64. 64. 64.

— — — — umbilici ex integument. CXLVI. n. 67. 67.

— — — — uteri. CXL. n. 62. 62. 66. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 77—79. CXLI. n. 62. 64. 64. 64. 67.

— — — — vaginae CXL. n. 63.

— — — — valvulae vaſorum abſ. CL. f. 7. n. 1—5. f. 8.

— — — — ventriculi CXLII. f. 2. n. 55. 55. 55. 55. CLI.

— — — — vertebrarum dorſi. CXXXIX. n. 102. 102. 108. lumborum CXXXIX. n. 107. CXL. n. 55.

— — — — veſicae urinariae. CXXXVIII. f. 2. n. 49. 49. 49. 50. 50. 51. 54. 55. CXL. n. 61. 63. colli veſic. CXLII. f. 2. n. 76.

Vaſa circumflexa iliaca. CXXXVIII. f. 2. n. 40. CXXXIX. num. 62.

— — efferentia. CL. f. 9. n. 2. f. 10. n. 2.

— — inferentia CL. f. 9. n. 1. f. 10. n. 1. f. 15. n. 1.

— — lactea in ileo CL. f. 3. n. 2. 2. 2. 2. 2.

— — magna CXIII. f. 1. f. 2. CXIV. f. 1. CXVIII. f. 2. f. 3.

— — nutrientia deciduae. LXXXVIII. f. 1. n. 9.

— — per pulpam teſticuli. LXXVII. f. 6. n. 2.

— — pulmonum corroſa LXVII. f. 5.

— — ſpermatica ad ovaria et tubas. LXXXVII. f. 2. n. 10.

— — — — ante tub. FALLOPII. LXXIX. f. 1. n. 11.

— — vorticoſa LVI. f. 20. n. 9. 9. f. 21. n. 5. 5.

Velum arterioſum inter plexus choroideos. XCVI. f. 1. 2. 3. dextri et ſiniſtri later. f. 2. n. 10. 10. 11. 11. plex. choroid. lateral. XCVI. f. 1. n. 21. 21. 21. 21.

Vena abdominalis. CXXVI. f. 1. n. 14.

— — adpendicularis. CXXIV. f. 3. n. 7.

— — alveolaris ſuperior. CXX. f. 1. n. 96.

— — articularis genu extern. inferior. CXXVIII. f. 4. n. 50. extern. ſuperior. CXXVIII. f. 4. n. 54. interna ſuperior. CXXVIII. f. 4. n. 53.

— — — — maxillae anterior. CXIX. f. 1. n. 155. CXX. f. 1. n. 132. poſterior CXX. f. 1. n. 127.

— — auriculares anteriores. CXIX. f. 1. n. 154. poſterior dextra CXXXII. n. 41. poſt. inferior CXIX. f. 1. n. 142. CXX. f. 1. n. 112. poſter. ſuperior. CXIX. f. 1. n. 131. profunda CXX. f. 1. n. 131.

— — axillaris. CXXX. f. 1. num. 132. 132. CXXXII. n. 85. dextra CXXII. f. 3. n. 120. CXXX. f. 2. n. 104. CXXXI. n. 116. ſiniſtra. CXXXI. n. 149.

— — azygos CXXXII. f. 3. n. 123. 123. CXXIV. f. 2. n. 72. 72. recipiens venas intercoſtales. CXXXI. n. 78. prima origo CXXII. f. 4. n. 16. truncus CXXII. f. 4. n. 20. 20.

I n d e x.

20. truncus abſciſſus. CXXX. f. 2. n. 78. finis in venam cavam. CXXII. f. 4. n. 21.

Vena azygos acceſſoria CXXIV. f. 2. n. 77.

— — baſilica. CXXII. f. 3. n. 115. CXXIX. fig. 2. n. 72. 72. CXXX. f. 2. n. 102. CXXXI. n. 115. 145. CXXXII. n. 11. ad cubitum pertinens. CXXIX. f. 1. n. 39. ad humerum pertinens. CXXIX. f. 1. n. 40. prima origo. CXXIX. f. 2. n. 56. finis in axillarem. CXXIX. f. 2. n. 74. CXXX. f. 1. n. 110.

— — brachialis CXXII. f. 3. n. 116. CXXIX. f. 2. num. 76. CXXX. f. 1. n. 102. 102. 103. 103. CXXXI. num. 115. CXXXII. n. 81. brach. major. CXXXI. n. 146. brachial. minor. CXXXI. n. 147. truncus CXXX. f. 2. n. 99. finis in axillarem. CXXIX. f. 2. n. 78.

— — — — profunda. CXXX. f. 1. n. 120. f. 2. n. 97. 97. CXXXII. n. 78.

— — minor. CXXXII. n. 79.

— — breves ventriculi. CXXIV. f. 1. n. 30. 30. 30. 30.

— — buccalis
- inferior CXIX. f. 1. n. 96. CXX. f. 1. n. 77.
- media CXIX. f. 1. * ad n. 98. CXX. f. 1. n. 92.
- ſuperior CXIX. f. 1. n. 99. CXX. f. 1. n. 94.

— — cardiaca. CXXIV. f. 1. n. 39.

— — cava
- inferior CXXII. f. 3. n. 141. 141. CXXIV. f. 2. n. 62. 62. CXXV. f. 2. n. 47. f. 3. n. 48. CXXXI. n. 69. in atrium dextrum ſe immergens CXXII. fig. 3. num. 152. CXXXI. num. 75.
- ſuperior. CXXII. f. 3. n. 122. CXXXI. n. 79.

— — centralis retinae CXXII. f. … n. 37.

— — cephalica. CXXII. f. 3. n. 114. CXXX. f. 1. num. 136. CXXXI. 112. 112. 141.

— — — — pollicis CXXIX. f. 1. n. 34. f. 2. n. 45.

— — — — minor ſ. radialis externa CXXIX. f. 1. n. 35. f. 2. n. 51. 51. CXXX. f. 2. n. 74. CXXXII. n. 55. min. ad humerum pertinens CXXIX. f. 1. n. 36. in ſuperficie adſcendens CXXIX. f. 2. n. 58. 58. ſub cute adſcendens. CXXIX. f. 1. n. 37.

— — cerebralis
- ad ſinum longitudinalem ſuperiorem. CXIX. f. 1. n. 6. 6. etc. CXX. f. 2. num. 6. 6. etc. truncus CXXXII. n. 56. 74.

— — cervicalis profunda LXXII. f. 3. n. 113.

— — ciliares
- anterior CXXII. f. 1. n. 28. externa. n. 31. 31. inferior externa CXXII. f. 2. n. 15. 15. inferior longior num. 23. brevior. CXXII. f. 2. num. 22. ſuperior. CXXII. f. 1. n. 51. 52.

— — circumflexa femoris
- externa CXXVIII. f. 2. n. 30. CXXXI. n. 39.
- interna. CXXVIII. f. 2. num. 31. CXXXI. num. 40.

— — — — — humeri anterior. CXXII. f. 3. num. 118. CXXIX. f. 2. n. 77. CXXX. f. 1. num. 106. poſterior. CXXX. f. 2. n. 100.

— — circumflexa ilium. CXXIV. f. 2. n. 33. CXXXI. n. 13. externa CXXVIII. f. 5. n. 31. 31. inferior. CXXVIII. f. 5. n. 32. 32. in pelvi feminea. CXXV. f. 3. n. 36.

— — — — — ſcapulae externa. CXXXII. n. 82. poſterior CXXX. f. 2. n. 106. poſteriores. CXXXII. n. 84.

— — clitoridis dorſalis. CXXV. f. 2. n. 26.

— — coecalis. CXXIII. f. 1. n. 23. f. 2. n. 12. CXXIV. f. 3. n. 8.

— — colica dextra. CXXIII. f. 1. n. 25. f. 2. n. 14. media CXXIII. f. 1. n. 26. f. 2. n. 15. ſiniſtra. CXXIII. f. 2. n. 18.

Vena collateralis radialis primaria. CXXX. fig. 2. num. 95. CXXXII. n. 77. ſecundaria CXXX. f. 2. n. 96.

— — — — ulnaris prima. CXXX. f. 1. n. 113. ſecunda. CXXX. f. 1. f. 112.

— — cordis Galeni ſ. minor CXXII. f. 3. n. 133. CXXXI. num. 77.

— — coronariae cordis magnae ramus anterior CXXXI. n. 76.

— — — — pelvis. CXXIV. f. 2. num. 37. CXXV. f. 1. n. 26. pelv. femineae CXXV. f. 2. n. 23. f. 3. n. 20.

— — — — ventriculi CXXIV. f. 1. n. 38. 38.

— — coſtalis duodecima ſuperior. CXXII. f. 4. n. 18.

— — cruralis
- dextra CXXII. f. 3. n. 134. CXXIV. f. 2. n. 34. in pelvi feminea CXXV. f. 3. n. 38.
- ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 138. CXXV. f. 1. n. 33. f. 2. n. 44. in pelvi feminea. CXXV. f. 3. n. 45. in pelvi adſcendens CXXXI. num. 64. a poplite prodeuns. CXXVIII. f. 2. n. 20. e muſculis emergens CXXXI. n. 37. truncus ſub vagina femoris. CXXVII. f. 1. n. 68. CXXXI. n. 10. trunc. ſub ligamento Fallopii CXXVII. f. 1. n. 69. CXXVIII. f. 2. num. 36. CXXXI. n. 11. 41.

— — cyſtica CXXIV. f. 1. n. 44.

— — dentalis ſuperior CXX. f. 1. n. 96.

— — digitales manus.
- digitalis communis pollicis et indicis. CXXX. f. 1. n. 44. indicis et digiti medii f. 1. n. 48. digiti medii et annularis f. 1. n. 54. digiti annularis et auricularis f. 1. n. 60.

— — digitales pedis.
- digitalis dorſalis externa digiti primi. CXXVII. f. 1. n. 8. f. 2. n. 5. ſecundi. f. 1. n. 10. f. 2. n. 6. tertii. f. 1. n. 12. f. 2. n. 7. quarti. f. 1. n. 15. f. 2. n. 8. quinti. f. 1. n. 19. f. 2. n. 9.
- interna digiti primi CXXVII. f. 1. n. 7. ſecundi n. 9. tertii n. 11. quarti n. 16. quinti n. 18.
- digitalis externa pollicis pedis. CXXVIII. f. 3. n. 25. digiti minimi n. 26. interna pollicis pedis n. 24.

— — digitorum manus
- dorſalis radialis pollicis. CXXIX. f. 2. n. 26. indicis n. 29. digiti medii. n. 32. digiti annularis n. 35. digiti auricularis. n. 38.
- dorſalis ulnaris pollicis. CXXIX. f. 2. n. 27. indicis n. 30. digiti medii n. 33. digiti annularis n. 36. digiti auricularis n. 39.

— — dorſalis clitoridis CXXV. f. 2. n. 26.

— — — — naſi inferior. CXIX. f. 1. num. 126. ſuperior. CXIX. f. 1. n. 128.

— — — — oſſis metatarſi primi. CXXVII. f. 1. n. 25. 25.

— — — — penis. CXXV. f. 1. n. 24. 24.

— — — — ſcapulae. CXXXII. n. 47.

— — — — ſuperficialis pedis
- intervalli primi. CXXVII. f. 1. n. 26. f. 2. n. 15. intervalli ſecundi CXXVII. f. 1. n. 27. f. 2. n. 16. interv. tertii CXXVII. f. 1. n. 28. f. 2. n. 17. interv. quarti. CXXVII. f. 1. n. 29. f. 2. n. 18.

— — emulgens ſ. renalis dextra. CXXII. f. 3. n. 146. ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 147. CXXIV. f. 2. num. 66. CXXXI. num. 71.

— — epigaſtrica. CXXIV. f. 2. n. 32. truncus CXXVI. f. 1. n. 13.

— — ethmoidalis anterior. CXXII. f. 2. num. 24. poſterior, CXXII. f. 1. n. 39. truncus. CXXII. f. 1. n. 40. per foramen penetrans. CXXII. f. 1. n. 41.

— — faciales

anterior ſ. interna CXIX. f. 1. n. 87. CXX. f. 1. n. 67. CXXII. f. 3. n. 74. CXXXI. num. 99. ramus profundus CXX. f. 1. n. 95. 95.
poſterior ſ. externa. CXIX. f. 1. n. 136. 136. CXX. f. 1. n. 104. CXXII. f. 3. num. 73. CXXXI. n. 102. CXXXII. n. 43. ramus profundus CXIX. f. 1. n. 140. CXX. f. 1. n. 150. ramus temporalis. CXX. f. 1. num. 159. ramus ſuperficialis. CXIX. f. 1. n. 141. CXX. f. 1. n. 111.
Vena flexurae iliacae. CXXIII. f. 2. n. 20. 20. 20.
— — frontalis. CXXXI. n. 98. dextra. CXIX. f. 1. n. 129. ſiniſtra CXIX. f. 1. n. 127.
— — gaſtrocnemica interna CXXVII. f. 2. n. 43.
— — gaſtro-epiploica. dextra CXXIV. f. 1. n. 36. 36. 36. ſiniſtra CXXIV. f. 1. n. 31. 31.
— — glutaea CXXVIII. f. 5. n. 29. CXXXII. n. 39. dextra. CXXIV. f. 2. n. 43. truncus communis hujus et iſchiadicae CXXV. f. 1. n. 31. f. 3. n. 43.
— — haemorrhoidalis
externa CXXV. f. 2. n. 31.
interna CXXIII. f. 2. n. 21.
— — hemiazygos CXXII. f. 4. n. 22.
— — hepatica. CXXII. f. 3. n. 150. 150. 150.
— — hypogaſtrica
dextra CXXII. f. 3. num. 135. CXXIV. f. 2. num. 45. CXXXI. num. 65. in pelvi feminea CXXV. f. 3. n. 33.
ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 137. CXXIV. f. 2. n. 55. CXXV. f. 1. n. 32. in pelvi feminea. CXXV. f. 2. n. 43. f. 3. n. 44.
— — ileo-colica. CXXIII. f. 1. n. 24. f. 2. n. 13. CXXIV. f. 3. n. 9.
— — iliacae
dextra CXXII. f. 3. n. 136. CXXIV. f. 2. n. 51. CXXXI. n. 68. in pelvi feminea. CXXV. f. 2. n. 46. f. 3. n. 39.
ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 140. CXXIV. f. 2. n. 60. CXXV. f. 1. n. 34. CXXXI. n. 66. in pelvi feminea CXXV. f. 2. n. 45. in arcum flexa. CXXV. f. 3. n. 47.
— — ilio-lumbalis
dextra CXXIV. f. 2. n. 52. ſiniſtra CXXIV. f. 2. num. 58. CXXXI. n. 67. truncus communis cum lumbali quinta. CXXIV. f. 2. n. 57.
— — — — — alia CXXV. f. 3. n. 35.
— — ilii circumflexa CXXIV. fig. 2. n. 33. CXXXI. n. 13. externa. CXXVIII. f. 5. n. 31. 31. exter. infer. CXXVIII. f. 5. n. 32. 32. in pelvi feminea. CXXV. f. 3. n. 36.
— — intercoſtales
prima — ſeptima CXXII. f. 3. n. 125. 125 — 131. 131. ſeptima. CXXII. f. 4. n. 24. octava. CXXII. f. 4. n. 23. decima, undecima. CXXIV. f. 2. n. 76. 75. duodecima CXXII. f. 4. n. 17. CXXIV. f. 2. n. 74.
— — interoſſea cubiti externa. CXXXII. num. 76. truncus. CXXX. f. 2. n. 85. ramus recurrens CXXX. f. 2. n. 91. interna CXXX. f. 1. num. 96. 96. CXXXI. n. 140. truncus communis hujus et venae ulnaris internae profundae CXXX. f. 1. num. 101. ramus dorſalis. CXXX. f. 2. n. 83. CXXXII. n. 75. ram. volaris. CXXX. f. 1 n. 93.
— — interoſſeae dorſales manus. CXXXII. n. 72. 72. prima CXXX. f. 2. n. 54. ſecunda. n. 55. tertia n. 56.
— — — — — — pedis
intervalli primi CXXVIII. f. 1. n. 24. interv. ſecundi n. 28. interv. tertii n. 33. interv. quarti n. 38.
— — — — perforantes manus
inferiores, prima. CXXX. f. 2. n. 57. f. 3. n. 10. ſecunda f. 2. n. 58. f. 3. n. 11. tertia f. 2. num. 59. f. 3. n. 12. ſuperiores, prima. f. 2. n. 60. f. 3. n. 14. ſecunda f. 2. n. 61. f. 3. n. 15. tertia. f. 2. num. 62. f. 3. n. 16.
Vena interoſſea plantaris intervalli primi. CXXVIII. f. 3. n. 35. ſecund. n. 36. tertii n. 37. quarti n. 38.
— — — — volaris prima CXXX. f. 3. n. 6. ſecunda n. 7. tertia n. 8.
— — inteſtinales CXXIII. f. 1. n. 22. 22. etc.
— — iſchiadica. CXXVIII. f. 5. n. 38. 38. CXXXII. n. 38. dextra. CXXIV. f. 2. n. 42. truncus communis hujus et gluteae CXXV. f. 1. n. 31. f. 3. n. 43. in pelvi feminea. CXXV. f. 3. n. 18.
— — jugulares
externa CXIX. f. 1. n. 64. 64. CXXIX. f. 2. n. 85. ext. dextra. CXXX. n. 104. ext. ſiniſtra. CXXII. f. 3. 98. extern. ſiniſt. altera. CXXII. f. 3. n. 99. truncus externae dextrae. CXXII. f. 3. n. 82. 82. conjunctio cum transverſa colli CXIX. f. 1. n. 65. conjunct. cum v. dorſali ſcapulae. CXIX. f. 3. n. 67. 67. conj. cum faciali poſteriore CXIX. f. 1. n. 69. CXX. f. 1. n. 61. conj. cum ramo externo ven. temporalis ſuperficialis. CXIX. f. 1. n. 72. finis in venam jugular. internam CXIX. f. 1. n. 43.
interna CXIX. f. 1. n. 78. 78. CXX. f. 1. n. 62.
— — colli CXXIX. f. 2. n. 86. dextra CXXII. f. 3. n. 111. CXXXI. n. 105. ſiniſtra. CXXII. f. 3. num. 102.
thoracica. CXIX. f. 1. n. 41. CXXIX. f. 2. n. 87. dextr. CXXII. f. 3. n. 112. CXXXI. n. 80. ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 103. CXXXI. n. 81.
— — labialis inferior. CXIX. f. 1. n. 95. abſciſſa CXX. f. 1. n. 76. media CXIX. f. 1. n. 98. CXX. f. 1. n. 101.
— — labii inferioris ſuperior. CXIX. f. 1. n. 101. CXX. f. 1. n. 101.
— — labii ſuperioris inferior minor CXIX. f. 1. n. 102. CXX. f. 1. n. 102. magna et ſuperior. CXIX. f. 1. n. 112.
— — lacrymalis. CXXII. f. 1. n. 45.
— — laryngea CXIX. f. 1. n. 83. CXX. f. 1. n. 64. CXXII. f. 3. n. 86.
— — lienalis ſ. ſplenica. CXXIII. f. 1. n. 29. f. 2. n. 23. 23.
— — lingualis. CXX. f. 1. n. 173. inſertio in venam jugularem. CXXII. f. 3. n. 84. ramus ſuperficialis. CXX. f. 1. n. 181. ram. profundus ſ. ven. ranina. CXX. f. 1. n. 182.
— — lumbales
dextra ſecunda CXXIV. f. 2. n. 65. tertia. n. 64. quarta n. 63.
ſiniſtra quinta CXXIV. f. 2. n. 59. truncus communis quartae et quintae CXXV. f. 3. n. 46.
— — malleolaris externa. CXXVIII. f. 1. n. 48. 48. interna. CXXVIII. f. 1. n. 47.
— — mammaria interna dextra. CXXII. f. 3. n. 110. ſiniſtra. CXXII. f. 3. n. 109. ramus muſculo-phrenicus. CXXVI. f. 1. n. 10. ramus abdominalis. CXXVI. f. 1. n. 11. truncus. CXXV. f. 1. n. 12.
— — maſſeterica externa. CXIX. f. 1. n. 91. (abſciſſa. CXX. f. 1. n. 69.) interna CXIX. f. 1. n. 93. (abſciſſa CXX. f. 1. n. 75.) media CXIX. f. 1. n. 92. (abſciſſa CXX. f. 1. num. 74.
— — maxillaris inferior. CXX. f. 1. n. 156.
— — mediana CXXIX. f. 1. n. 41. f. 2. n. 75. CXXX. f. 1. n. 135. CXXXI. n. 114 143.
— — meningeae mediae ſ. ſpinoſae. CXXI. f. 4. num. 22. 22. truncus CXXI. f. 5. n. 3. f. 6. n. 12. 12.
— — meſenterica major. CXXIII. f. 1. n. 27. 27. 27. truncus CXXIII. f. 2. n. 17. 17. minor. CXXIII. f. 1. n. 28. 28. f. 2. n. 22. 22. 22.
— — metatarſea ſ. tibialis anticae initium. CXXVIII. fig. 1. num. 46.

Index.

Vena rafalis
interna anterior et inferior. CXIX. f. 1. n. 115. intern. anter. fuperior CXIX. f. 1. n. 121. intern. pofterior CXX. f. 1. n. 99.
— — nutritia radii. CXXX. f. 1. n. 99.
— — — — tibiae. CXXVIII. f. 4. n. 39.
— — — — ulnae. CXXX. f. 1. n. 87.
— — obturatoria
dextra CXXIV. f. 2. n. 36. pelvis femineae. CXXV. f. 3. n. 21. truncus communis hujus et pudendae. CXXV. f. 3. n. 24. trunc. commun. hujus, et pudendae ac fpinofofacralium finiftri lateris. CXXV. f. 3. n. 42.
— — occipitales. CXXXII. n. 40. fuperficialis. CXIX. f. 1. n. 77. 77. CXX. f. 1. n. 54. 54. CXXXI. n. 103.
— — omentales.
dextrae. CXXIV. f. 1. n. 34. 34. mediae. CXXIV. f. 1. n. 33. 33. 33. finiftrae. CXXIV. f. 1. n. 32. 32. 32.
— — palatina CXXII. f. 3. n. 78.
— — palpebralis
inferior externa. CXIX. f. 1. n. 105. CXX. f. 1. n. 103. inferior interna. CXIX. f. 1. n. 119.
fuperior externa major. CXIX. f. 1. num. 170. minor. CXIX. f. 1. n. 171.
fuperior interna CXIX. f. 1. n. 132. altera. CXIX. f. 1. n. 133.
— — penis dorfalis. CXXV. f. 1. n. 24. 24.
— — perforans
— — — — cubiti fuperior aut prima CXXX. f. 2. n. 90.
— — — — femoris magna f. prima. CXXVIII. fig. 2. n. 28. f. 4. n. 62. fecunda. CXXVIII. f. 4. num. 61. tertia CXXVIII. f. 4. n. 60.
— — — — pedis anterior intervalli primi. CXXVIII. f. 1. n. 27. f. 3. n. 39. interv. fecundi CXXVIII. f. 1. n. 32. f. 3. n. 40. interv. tertii CXXVIII. f. 1. n. 37. f. 3. n. 41. interv. quarti. CXXVIII. f. 1. n. 42. f. 3. n. 42.
— — pofterior
intervalli primi CXXVIII. f. 1. n. 26. f. 3. n. 44. fecundi CXXVIII. f. 1. n. 29. f. 3. num. 45. tertii. CXXVIII. f. 1. n. 34. f. 3. n. 46. quarti CXXVIII. f. 1. n. 39. f. 3. n. 47.
— — pericranii in offe occipitis. CXXVI. f. 2. n. 18.
— — perinaea. CXXV. f. 2. n. 30.
— — peronea. CXXVIII. f. 4. n. 25. 26. CXXII. n. 36. 36. truncus duplex. CXXVIII. f. 4. n. 42. truncus communis cum tibiali antica. CXXVIII. f. 4. n. 47.
— — pharyngea. CXX. f. 1. n. 183. CXXII. f. 3. n. 85.
— — phrenicae. CXXXI. n. 74.
— — plantares, externa. CXXVIII. fig. 3. num. 53. interna. CXXVIII. f. 3. n. 50.
— — poplitea. CXXVII. f. 2. n. 45. CXXXII. n. 36. 36.
— — portarum CXXIII. f. 3. n. 30. CXXIV. f. 1. n. 46. ramus dexter. CXXIV. f. 1. n. 47.
ramus finifter. CXXIV. f. 1. n. 48.
— — profunda brachii. CXXX. f. 1. n. 120. f. 2. n. 97. 97. CXXXII. n. 78.
— — — — — — minor. CXXXII. n. 79.
— — profunda femoris. CXXVIII. f. 2. num. 27. CXXXI. num. 38.
— — pudenda communis. CXXV. f. 1. n. 30. in pelvi feminea. CXXV. f. 2. n. 41. truncus communis hujus et obturatoriae CXXV. f. 3. n. 24. truncus communis hujus et obturatoriae ac fpinofofacralium finiftri lateris. CXXV. f. 3. n. 42.
— — pylorica. CXXIV. f. 1. n. 42.
— — radialis externa f. cephalica minor. CXXIX. f. 2. num. 51. 51. CXXX. f. 2. n. 74. CXXXII. n. 55.
— — — interna profunda. CXXIX. f. 1. n. 47. CXXX. f. 1. n. 73. CXXXI. n. 138. 138. ramus dorfalis. CXXX. f. 1. n. 72. f. 2. n. 63. 63. 64. f. 3. n. 18. ramus volaris. CXXX. f. 1. n. 71. f. 3. n. 20.
Vena radialis interna fuperficialis. CXXIX. f. 1. n. 43. 43.
— — — collateralis primaria. CXXX. fig. 2. num. 95. CXXXII. n. 77. fecundaria. CXXX. f. 2. n. 96.
— — — dorfalis pollicis, indicis, digiti medii, digiti annularis, digiti auricularis. CXXIX. f. 2. n. 26. 29. 32. 35. 38.
— — — recurrens CXXX. f. 1. n. 79.
— — — volaris pollicis, digiti medii, digiti annularis, digiti auricularis. CXXX. f. 1. n. 39. 51. 57. 63.
— — ranina. CXX. f. 1. n. 182.
— — recurrens radialis. CXXX. f. 1. n. 79.
— — — — tibialis. CXXVIII. f. 1. n. 54. 54. CXXXI num. 36.
— — — — ulnaris. CXXX. f. 1. n. 90. 90.
— — renalis f. emulgens
dextra CXXII. f. 3. n. 146. finiftra CXXII. f. 3. num. 147. CXXIV. f. 2. n. 65. CXXXI. n. 71.
— — facralis
dextra prima ex foramine facrali prodeuns. CXXIV. f. 2. n. 44. fecunda. CXXIV. f. 2. num. 47. tertia. f. 2. n. 48. quarta — — f. 2. num. 49. quinta CXXIV. f. 2. n. 50. finiftra tertia. CXXIV. f. 2. n. 53. quarta CXXIV. f. 2. n. 54. quinta. CXXIV. f. 2. * *.
— — facralis lateralis. CXXV. f. 3. n. 32.
— — facra media. CXXII. f. 3. n. 139. CXXV. f. 3. n. 41. CXXX. * ad n. 67. in ven. iliacam definens. CXXIV. f. 2. n. 46. initium. CXXV. f. 3. n. 40.
— — falvatella CXXIX. f. 2. n. 46. 46.
Vena faphena.
externa CXXXII. n. 1. initium. CXXVII. f. 1. n. 40. f. 2. n. 29. CXXXI. n. 6. interna major CXXXI. n. 8. 8. CXXXII. n. 2. minor CXXXI. n. 7. 7. truncus CXXVII. f. 1. n. 46. 46. 46. continuatio CXXXI. n. 9. ramus major CXXVII. f. 1. n. 41. 41. origo CXXVII. f. 1. n. 37. ramus minor CXXVII. f. 1. n. 42. 42. origo CXXVII. f. 1. n. 38. f. 2. n. 25.
— — fcapulae dorfalis CXXXII. n. 47.
— — fcapulae transverfa CXXX. f. 2. n. 109. CXXXII. n. 86.
— — fpermatica dextra CXXIV. f. 2. n. 70. duplex finis in v. cavam CXXIV. f. 2. n. 71. interna dextra divifa CXXII. f. 3. n. 42. CXXV. f. 4. n. 10. 10. 10. rami CXXII. f. 3. n. 143. 144. CXXV. f. 4. n. 2. 2. 2. 2. 2. interna finiftra CXXII. f. 3. n. 145. CXXV. f. 4. n. 9. 9. 9. CXXXI. n. 70. rami CXXV. f. 4. n. 1. 1. 1. 1. 1.
— — fpinalis pofterior CXXVI. f. 3. n. 6. 6. 6. initium CXXVI. f. 3. n. 7.
— — fpinofae CXXI. f. 4. n. 22. 22. truncus CXXI. f. 5. n. 3. f. 6. n. 12. 12.
— — fpinofofacralis dextra prima CXXV. f. 3. n. 31. dextra fecunda CXXV. f. 3. n. 30. dextra tertia CXXV. f. 3. n. 28. finiftra tertia CXXV. f. 3. n. 29. dextra quarta CXXV. f. 3. n. 26. finiftra quarta CXXV. f. 3. n. 27. truncus communis harum et obturatoriae ac pudendae finiftri lateris CXXV. f. 3. n. 42.
— — fplenica CXXIII. f. 1. n. 29. f. 2. n. 23. 23.
— — fubclavia CXXIX. f. 2. n. 84. dextra CXXII. f. 3. n. 121. CXXXI. n. 117. finiftra CXXII. f. 3. n. 101. CXXXI. n. 150.
— — fubcutanea colli inferior CXIX. f. 1. n. 45. fuperior CXIX. f. 1. n. 44. 44.
— — fubmentalis CXIX. f. 1. n. 89. CXX. f. 1. n. 70. CXXII. f. 3. n. 75.
— — fubfcapularis CXXX. f. 1. n. 127. CXXXII. n. 83.

I n d e x.

truncus CXXX. f. 2. n. 105. ramus circumflexus ſcapulae CXXX. f. 1. n. 130.

Vena ſupraorbitalis CXIX. f. 1. n. 134.

— — ſupraorbitaria CXIX. f. 1. n. 131.

— — ſupra renalis dextra CXXII. f. 3. n. 148. ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 149. CXXIV. f. 2. n. 68. CXXXI. n. 72.

— — tarſea CXXVIII. f. 1. n. 51.

— — temporalis profunda CXIX. f. 1. n. 161. CXX. f. 1. n. 139. CXXXI. n. 101. ramus frontalis CXIX. f. 1. n. 168. ramus medius CXIX. f. 1. n. 169. conjunctio cum vena articulari anteriore et poſter. CXX. f. 1. n. 141. ſuperficialis CXIX. f. 1. n. 157. 158. 159. CXX. f. 1. n. 136. 137. 138. CXXXI. f. 1. n. 100. CXXXII. n. 42.

— — thoracicae CXXII. f. 3. n. 119. 119. major CXXIX. f. 2. n. 80. CXXX. f. 1. n. 134. minor CXXIX. f. 2. n. 79. CXXX. f. 1. n. 133.

— — thymicae CXXII. f. 3. n. 107. 107.

— — thyreoidea inferior dextra CXXII. f. 3. n. 105. inferior ſiniſtra CXXII. f. 3. n. 104. ſuperior CXIX. f. 1. n. 79. ſuperficialis inferior CXXII. f. 3. n. 106.

— — tibialis antica CXXVIII. f. 1. n. 53. 53. CXXXI. n. 34. truncus communis cum peronea CXXVIII. f. 4. n. 47. poſtica CXXVIII. f. 3. n. 57. CXXXI. n. 35. CXXXII. n. 35. 35. truncus CXXVIII. f. 4. n. 44. recurrens CXXVIII. f. 1. n. 54. 54. CXXXI. n. 36.

— — tonſillaris CXXII. f. 3. n. 77.

— — transverſa colli CXIX. f. 1. n. 73. 73.

— — — — — faciei CXIX. f. 1. n. 143. CXX. f. 1. n. 113. ramus inferior CXX. f. 1. n. 114. ramus ſuperior CXX. f. 1. n. 128.

— — — — — ſcapulae CXXX. f. 2. n. 109. CXXXII. n. 86.

— — ulnaris externa CXXIX. f. 1. n. 42. f. 2. n. 55. 55. CXXXII. n. 54.

— — — — interna profunda CXXX. f. 1. n. 83. CXXXI. n. 139. 139. truncus communis hujus et interoſſeae CXXX. f. 1. n. 101. ramus dorſalis CXXX. f. 1. n. 82. ramus volaris CXXX. f. 1. n. 80. f. 3. n. 22.

— — — — interna ſuperficialis CXXIX. f. 1. n. 44. 44.

— — — — dorſalis pollicis, indicis, digiti medii, digiti annularis, digiti auricularis CXXIX. f. 2. n. 27. 30. 33. 36. 39.

— — — — recurrens CXXX. f. 1. n. 90. 90.

— — — — volaris pollicis, indicis, digiti medii, digiti annularis, digiti auricularis CXXX. f. 1. n. 40. 47. 53. 59. 65. 65.

— — uterina CXXV. f. 2. n. 39. dextra CXXV. f. 4. n. 12. 12. rami CXXV. f. 4. n. 8. 8. 8. ſiniſtra CXXV. f. 4. n. 11. 11. rami CXXV. f. 4. n. 7. 7. 7.

— — ventriculi breves CXXIV. f. 1. n. 30. 30. 30. 30.

— — — — coronariae CXXIV. f. 1. n. 38. 38.

— — vertebralis dextra CXXII. f. 3. n. 108. ramus exterior CXXVI. f. 2. n. 11. ramus interior CXXVI. f. 2. n. 15.

— — veſicales cum plexu vaginali confluentes CXXV. f. 2. n. 37. 37. cum plexu uterino conjunctae CXXV. f. 2. n. 38.

— — volaris radialis pollicis, digiti medii, digiti annularis, digiti auricularis CXXX. f. 1. n. 39. 51. 57. 63.

— — — ulnaris pollicis, indicis, digiti medii, digiti annularis, digiti auricularis CXXX. f. 1. n. 40. 47. 53. 59. 65. 65.

Ventriculus LVIII. f. 1. n. 24. LIX. f. 1. n. 32—36. LXI. f. 1. n. 4—6. LXII. f. 1. n. 33. f. 2. n. 9—11. LXVIII. f. 4. n. 3. 4. 10—13. portio inverſa f. 5. n. 1—13. f. 5. f. 7. n. 2—7. 9. a poſter. LXVIII. f. 10. n. 3. ab anter. LXXII. f. 1. n. 19—21.

Ventriculus cerebri tertius CLV. f. 1. n. 14. a fundo apertus CLVI. f. 3. n. 29. diſſectus CLVII. f. 4. n. 13. 14. fundus CLIV. f. 9. n. 6. f. 10. n. 4. f. 11. n. 12. cerebri quartus CLVIII. f. 3. n. 9. 9. varietates f. 5. 6. 7. 8. 9.

— — — cordis aorticus ſ. ſiniſter LIX. f. 1. n. 17. LX. f. 1. n. 10. LXII. f. 2. n. 4. LXIII. f. 1. n. 2. CXIII. f. 1. n. 2—4. f. 2. n. 3—5. CXIV. f. 1. n. 2—4. f. 2. n. 2. CXV. f. 2. n. 1. CXVI. f. 1. n. 6—8. 18. CXVII. f. 3. n. 6—12.

— — — — — pulmonalis ſ. dexter LIX. f. 1. n. 15. LX. f. 1. n. 8. LXII. f. 2. n. 2. LXIII. f. 1. n. 1. CXIII. f. 1. n. 1. 3. f. 2. n. 1. 2. 4. CXIV. f. 1. n. 4—8. 12. 13. f. 2. n. 1—3. CXV. f. 2. n. 2. CXVI. f. 1. n. 1. 17. 3. CXVII. f. 1. n. 11—22. f. 2. n. 1. CXVIII. f. 1. pars arterioſa CXIII. f. 1. n. 7—9. 3. f. 2. n. 14. 13. 12. 8. 6. 9. 1. CXIV. f. 2. n. 12. 6. 3. pars venoſa CXIII. f. 1. n. 8. 7. 12. f. 2. n. 15. 13. 14. 5. CXIV. f. 2. n. 11. 15. 12. margines CXIII. f. 1. n. 9. 10. 7. 12. 13.

— — — laryngis LXVI. f. 10. n. 16.

— — — pudendorum LXXIX. f. 4. n. 13.

— — — ſepti lucidi CLIII. f. 7. n. 10. 10. CLIV. f. 9. n. 3.

Vermis cerebri ſuperior CLIV. f. 11. n. 17. 17. CLVII. f. 11. n. 6—8. f. 12. n. 1—3. inferior CLVII. f. 13. n. 6. 6. CLVIII. f. 12. n. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. f. 13. n. 6. 6. 7.

Veſica urinaria LXII. f. 1. n. 32. LXIII. f. 1. n. 42. f. 2. n. 33. LXIX. f. 4. n. 15. LXXV. f. 1. n. 2—7. f. 2. n. 1. 2. diſſecta f. 3. n. 1—3. f. 4. n. 1. cervix ſ. collum LXXV. f. 2. n. 1. facies interior rugoſa f. 5. n. 2. a latere LXXVI. f. 4. n. 13.

Veſicula fellea LIX. f. 1. n. 30. LXII. f. 2. n. 28. LXVIII. f. 8. n. 12. LXXII. f. 1. n. 11—13. f. 2. n. 6. f. 5. LXXIII. f. 2. n. 1. 2. ab anter. LXIX. f. 4. n. 3.

Veſicula deciduae XC. f. 9. n. 4. f. 10. n. 4.

— — — magna ſ. Graafiana LXXXVII. f. 6. n. 3. diſciſſa n. 4.

— — — umbilicalis LXXXIX. f. 4. n. 3. f. 5. n. 2. f. 7. n. 4. XC. f. 5. n. 3. f. 6. n. 1.

Veſiculae glutinoſae uteri LXXXVII. f. 1. n. 7.

— — — ovarii LXXIX. f. 9. f. 11.

— — — ſeminales LXXV. f. 1. n. 9. LXXVI. f. 2. n. 5. f. 4. n. 10. LXXVII. f. 1. n. 1—7. f. 10. n. 9. 11—13. adpendices coecae LXXVII. f. 10. n. 12. adpendices ramoſae f. 10. n. 13.

Veſtibulum auris LV. f. 4. n. 4. f. 8. n. 4. f. 9. n. 10. f. 15. n. 1—12. f. 16. n. 1—12.

— — — vaginae LXXIX. f. 4. n. 8.

Viae lacrymarum LVII. f. 5. n. 3—8.

Villi ilei LXX. f. 11.

Villi inteſtinales LXXI. f. 2.

Vinculum acceſſorium breve tend. muſc. profund. XXI. f. 2. n. 9.

— — — — — — — — — ſublimis XXI. f. 2. n. 10.

— — — — — — longum tend. muſc. profundi XXI. f. 2. n. 11.

— — — — — — — — — — ſublimis XXI. f. 2. n. 12.

Viſcera abdominis LXII. f. 1. n. 19—41. LXIV. f. 1. n. 19—15. f. 2. n. 23—50.

— — embryonis LXXXIX. f. 7. n. 11—17.

— — thoracis pueri neonati LXII. f. 1. n. 1—19. LXIV. f. 1. n. 1—16.